EUROPÆ
ARCANA MEDICA

ID EST:

COLLECTANEA PHYSICO-MEDICO-PRACTICA

EX EPHEMERIDUM GERMANIÆ NATURÆ CURIOSORUM CENTURIIS ET ACTIS STUDIOSE IN COMPENDIUM REDUCTA ET CONSCRIPTA

IN QUIBUS

Omnia experimenta, remedia polychresta & ab experientissimis Europæ Archiatris Professoribus ac Medicis Clinicis annotata, usu confirmata & consignata in phyliatrorum & practicantium commodum recensentur & tomum II. constituunt.

STUDIO

SALENTINI ERNESTI EUGENII COHAUSEN

Phil. & Med. Doctoris C. F. & Archiatri Treviro-Confluentini Acad. G. N. C. socii &c.

Medicamenta tum earum simplices Facultates tum si quæ descriptæ sunt, probe NB. tibi memoria teneantur, in animi etiam notione reponantur, quæ ad morborum curationem pertinent, eorumque modi, quod, & quo modo in singulis se habeant, hoc enim in re medica principium, medium & finem obtinet. Hippocrates *libro de decenti habitu.*

VOLUMEN IIdum

FRANCOFURTI & LIPSIÆ

Ex Officina KNOCH - ESLINGERIANA

MDCCLX.

Eſt inſuper quod commoneam, ut, quæ legendo, audiendo, experiundoque notatu digna cenſebitis, ſtatim ad memoriæ ſubſidium jam inde ab adoleſcentia in commentarios certa ratione, apum imitatores, digeratis, eæ namque ex vanis floribus ut Virgilius cecinit

Puriſſima mella

Stipunt & liquido diſtendunt nectare cellas.

ita enim non Phormiones diſputando, ſed morbos debellando Annibales evadetis. Jo. Mar. Lanciſius *oper. tom.* 2. *diſſert.* 1. §. 31. *p. m.* 224.

ILLUSTRI, NOBILISSIMO
ET
EXCELLENTISSIMO VIRO
DOMINO ANDREÆ ELIÆ BUCHNERO
Sacræ Cæsareæ Majestatis Archiatro & Comiti Palatino, S. R. I. nobili, institutionum medicarum in perantiqua Gerana Professori publico & Facultatis Medicæ Assessori &c. &c.

NEC NON

EXCELLENTISSIMO
CLARISSIMO, EXPERIENTISSIMO
SAPIENTISSIMOQUE VIRO
D. CHRISTOPHORO IACOBO TREU
S. R. I. nobili, Comiti Palatino, Serenissimi Marchionis Onoldino-Brandeburgici Archiatro & Consiliario aulico, Reipublicæ Norimbergensis Physico ordinario, Academiæ G. N. C. & Commercii Litterarii Physico-Medicotechnici Directori Meritissimo

UT ET

omnibus & singulis
consummatissima doctrina
acerrimo judicio
atque incomparabili rerum physicarum
scrutinio ac experientia

Illustribus Dominis Adjunctis & Collegis
Generosis, Magnificis, Prænobilibus
Clarissimis Excellentissimisque Viris
Patronis, Fautoribus & amicis
æstumatissimis
cum omnium actionum prosperi successus
longævæ incolumitatis
perpetuæque felicitatis
voto
hoc compendii schediasma
inscribit
atque ea qua par est devotione
offert, dicat, & consecrat

CLEONBROTUS SECUNDUS.

ILLV-

ILLUSTRES, MAGNIFICI ET EXCELLENTISSIMI DOMINI

Præsens levidense opusculum tanquam apis ex eruditissimorum omnique exceptione majorum observationum vestrarum Physico-Medicarum amœnissimis & copiosis flosculis impigro labore horis subcisivis in hoc apiarium congestum, aut fortassis rudi minerva in compendium redactum, si aliis, quam vobis Viri Excellentissimi tanquam ejusdem primariis & veris Authoribus vellem, non possem, si possem nollem tamen inscribere & offerre, cum nemini quam Vobis de jure debeatur, vos

enim Academiæ Cæsareæ G. N. C. Præses, Director cæterique Proceres ex omni Europæ angulo transmissas observationes Physico-Medicas artem illustrantes & stabilientes non duntaxat in acervum colligitis, sed simul in certum & regularem ordinem dispescitis, atque sicut ursus informem & immaturum pullum lambendo perficit, ita vos corrigendo & commentando ad perfectionis acmen perducitis, porro & vos per Europam dispersos Archiatros, Professores, Physicos & Polyatros tanquam hujus magni collecti thesauri Medico practici genuinos Patres merito agnosco & veneror, atque pro publico grates rependo quam maximas, qui id, quod fida quemvis repetita docuit experientia pro incolumitate publica palam facere non recusastis,

quod

quod laudabile cœptum ſub glorioſis auſpiciis immortalis Cæſaris LEOPOLDI *primi & magni inchoatum & hucusque feliciter & fructuoſe continuatum quantum reipublicæ Medicæ & politicæ attulerit emolumentum, urbi & orbi ita notum eſt, ut deſuper tanquam de re manifeſta tacere, quam fuſius diſcurrere ſatius ſit, quod opus cum ego ſemper venerabundus adamaverim, ac in votis habuerim ut in omnium practicorum proſtaret Bibliothecis atque nocturnis, diurnisque volveretur manibus, neque tamen apud practicos ob pretium & raritatem tam frequenter inveniri cognoſcerem & dolerem; Veſtigia Domini Nepotis mei premens ad ipſius normam illud quod in vaſtis proſtat Actorum G. N. C. voluminibus in hoc compendium ad commodiorem philiatro-*

liatrorum usum redigere conatus fui & hic sisto, cum igitur, quæ præsento, non mea sint, vestra accipite dona, Thesauros agnosco vestros fontesque bonorum, qui largi, qui fœcundi, lateque per orbem, donec sol erit atque ardebunt sidera cœlo, perpetuis *ut opto & spero* current rivis. *Hinc tutelæ vestræ submitto & commendo, Altissimum humillime implorans & adorans, ut vos omnes & singulos sospites quam diutissime, atque omnis prosperitatis, felicitatisque affluxu cumulatim beare dignetur; ita sperat & ex corde vovet*

CELEBERRIMORUM NOMINUM VESTRORUM

Confluentiæ ipsis Calendis Februarii MDCCLX.

Cultor perpetuus

SALENTINUS ERNESTUS EUGENIUS COHAUSEN.

PRÆFATIO.

Actum agerem, ſæpiusque coctam crambem recoquerem, ſi collectionis neceſſitatem aut annotationis diligentioris utilitatem vel excerptorum commodum multa ſed inani & ſterili verborum periphraſi fuſius deducere, probare vel corroborare intenderem,

ſola ratio ſufficit: quod humanæ memoriæ infirmitas & debilitas memnoſino egeat, & exiget: alias vix poſſibile eſſe videtur, ut ea, quæ in diffuſa arte indies prædicamus, elaboramus, videmus, obſervamus vel legimus absque ſubſidiis Tabellarum in memoria nobis quaſi præſentia habere poſſimus; miratus hinc ſæpius fui, imo obſtupui, cum nonnullos Medicos practicantes & ſubinde celebres viderim, quibus nulla, niſi forte alicuius Rapſodiani erat librorum ſuppellex, non ultra Zwingeri, geſchwinder, vel Baumlari mitleidiger artz, aut Woytii Gazophylacium ſapiebant; in his libris quod non reperiebatur, illud vel non eſſe, vel ſaltem ſcitu non neceſſarium credebant; novi magnæ abollæ virum, quem fama ultra meritum per regiones celebraverat, qui integram ſuam bibliothecam ex præfato Zwingeri opuſculo conſtantem in marſupio circumferebat; nummos & divitias colligere melius quam conſilium medicum aptum dare didicerat; fama tamen & opinione

ne Medicus erat, non omine ſed nomine, nec ſpe ac re ſed ſpecie; & fortaſſis fraude magni & fortunati Medici nomen apud populum acquiſiverat; aliter autem judicant ſapientiores, qui cum Hippocrate agnoſcunt artis longitudinem, vitæ brevitatem, occaſionis præterlabentis celeritatem, experimentorum periculum, & judicii difficultatem. Antiqua eſt paræmia: haurit aquam cribro, qui diſcere vult ſine libro; poſſibile vix eſſe opinor, ut Medicus Chinicus ſine libris, ſine lectione, ſine continuo ſtudio, & diligenti exercitatione aliquid boni viro conſcientioſo dignum publico ægrotanti & egenti præſtare valeat, non quivis omnia videre & experiri potuit, & juniori præprimis clinico indies caſus occurrunt, nova phœnomena apparent, quæ nunquam vidit, nec audivit, neque in rapſodio a præceptore obiter dictato reperiuntur, hinc utile, imo neceſſe eſt, ut mutuos doctores in iis eventibus ſcilicet libros conſulat, & quid faciendum ſit

ex

ex iis discat, non quidem ex omni parte probo aut laudo Bibliomaniam (cujus quidem me Tincturam aliquam non sine magno crumenæ meæ dispendio habuisse lubens fateor, verum nondum pœnituisse lætor) neque volo, ut quivis Medicus numerosam & prodigiosam acquirat librorum supellectilem, sed ut cuivis selecta, atque ad usum sui officii necessaria sit, est quod intendo, non sit ad ostentationem sed ad necessitatem, non visui sed usui, bibliotheca, non duntaxat numero & quantitate sola superbiat; quemadmodum Acutissimus Rabnerus *in satyris* narrat, quendam a bibliopola aliquot librorum ulnas exegisse, ut vacuum locum adimpleret, qui parum erat sollicitus cujus essent tenoris, usus, aut utilitatis, ex eo contentus & sibi gaudens, quod pulchre compacti locum vacuum esse non sinant, & iis placerent, qui cum suo consymbolizarent judicandi modo quales pro dolor non pauci reperiuntur qui vel docti apud ignorantes

rantes (nam ad populum phaleræ) videantur, libros emunt, in ordinem pulchrum disponunt, sed præter titulos, nec noscunt, nec legunt, atque pulveri, blattis, tineisque edendos & consumendos intactos relinquunt; falluntur & fallunt hi quam maxime, non enim docti nascimur, multo minus experti, & cum omnia ipsimet experiri nequeamus, necesse est, ut aliorum fidamus experientiæ, & fidæ simus fideles imitatores; væ enim ægrotis, si quivis neo-doctor, in universitate ut fungus nocte natus unica, tam diu de corio humano ludere velit, donec propria experientia didicerit; *seris* nam *venit usus ab annis*; non sufficit per vias aberrasse, de domo in domum cucurrisse, ad lectos ægrotantium citra ullam necessitatem sed spe tantum majoris sostri frequentem esse; celeri calamo quasi canis ex nilo *Recipe* in chartam sine judicio & ratione conscripsisse, & per repetitos inutilesque visitationes diligentis famam acquisivisse; tales

les merito devitandi ſunt (niſi hodierno tempore ita comparatum esſet, ut pars maxima mortalium cum multis inſanire magis, quam cum paucis ſapere diligeret) qui quidem ſatis ſeduli, ſed parum docti multos officioſe occidunt, cui ſuperaddo monitum quod Jacob. Catz *ex epiſtol. Bernard. Sylveſter.* adducit: *fuge Medicum ſcientia plenum* (adhuc magis vacuum) *& exercitio non probatum, fuge Medicum ebrium, cave Medicum* NB. *volentem in te experiri, qualiter alios ex ſimili morbo curabit* &c. fateor ſupra captum meum eſt, qualiter plures, quos ſolum auro vel argento fimbriata veſtis longa pulvere odoro gravida & per humeros fluens cæſareos, cum affectata quadam authoritate, loquendi non tam affabilitate quam temeritate ac multiloquio nulla vero ſcientia commendat, tute & adhuc cum publici ſubinde elogio praxin tam ſpinoſam tamque periculoſam, in qua non de glande legenda ſed de ſanguine humano agitur, exercere

cere audeant, notum pro dolor nimium eſt, quam variis differentium opinionum procellis a tempore Hippocratis hucusque agitata fuerit ars Medica, notum eſt, quam pulchra detecta factaque ſint inſtructiva experimenta Phyſico-Medica, quæ artem illuſtrarunt, & per actus repetitos experientiam firmarunt; vt jam non tota conjecturalis dici queat; prudenter ait *Lanciſius in epiſt. ad Cochium p.* 26. Medicina *eſt quoddam experimentalis prudentiæ genus, quæ vix doceri ab vllo poteſt: tota fere ſedulo peritoque artifice in arena ipſa invenienda, & tractanda eſt.* id eſt: ratio prudens, acre judicium, diligens ſtudium, multa aliorum obſervatorum lectio, repetita applicatio, expertum, cautum & ſapientem conſtituit Medicum, male hinc illi imo peſſime & doloſe agunt, qui, quoniam cœco caſui morborum eventus relinquunt, pharmaca a ſe aliisque uſu uti putant comprobata divendunt, & ſine cognitione vel morbi ipſius, vel temporis, vel virium ægroti

groti ad unum pedem ligneum omnium pedes metiuntur, empirici & quidem omnino irrationales dici solent, enim vero non *exercitio saltem, & experientia* ait Plato, *sed etiam arte opus est, si medicamenta & alimenta exhibendo sanitatem & robur addere velis.* Requiritur ergo, ut Medicus Clinicus solius praxeos exercitio intentus non solum rerum notitiam acquirat, sed simul debitum applicandi modum addiscat, hanc scientiam si sibi familiarem fecerit, ex observationum fidelium non fictarum (quales ferula dignus Zacutus Lusitanus plures conscripsisse dicitur) sedula lectione, & accurata eorum annotatione, quæ aut ob- aut profuerunt, ingentem utilissimæ scientiæ congregabit thesaurum, tanto magis si lecta vel observata in adversaria redigere non pœniteat, quod quidem a studii mei incunabilis facere a fido præceptore crebro admonitus fui, & vix unquam neglexi, ast majore ordine, & accuratiori continuatione, cum stimulum mihi quasi addidit Cl.

Jose-

Josephus Antonius Cohausen meus ex amantissimo gloriosæ memoriæ patruo æstumatissimus Nepos; qui ex diffusis ephemeridum G. N. C. codicibus experimenta ad praxin clinicam præprimis utilia pro privato quidem usu usque ad annum 1712, quo ephemerides subsequas societatis hujus præses in centurias dispescuit, sedulo in compendium redegit collegitque & sub rubrica *Europæ Arcana Medica* Anno 1757 publici juris fecit, ne vero opusculum mancum maneret, egoque per plures sæpe hebdomadas aulam comitatus a bibliotheca mea & profundo studio separatus ruri degens non haberem quod agerem aut meditarer, nec tamen complicatis manibus otiosus quiescere, aut inter solas aulæ delicias tempus steriliter terere percuperem, hunc pro otio laborem suscepi, atque ubi D. Nepos desinit incepi & quod hic præsto est compendium practicum conscripsi, superaddidi subinde leves meas reflexiones & monita practica.

)( )(quem

quem laborem tanto magis proficuum & lectori, si non omni saltem multo, gratum fore autumo, cum non omnium crumena aut etiam curiositas ferat, ut pretiosa illa opera jam vix ære comparanda emat; neminem vero tam rudem fore opinor, ut cuncta enarrata remedia pro arcanis atque in omni casu infallibilibus teneat; plurima passim ex individuali observatione magnis mactantur in libris encomiis & hyperbolicis non infrequenter laudibus, (de quibus tamen passim dubitari posset, num æger adjutorio naturæ vel medicinæ assumptæ convaluerit; errunt haud raro viri cæterum doctissimi & quidem ex philautia, cum, si porrecto pharmaco æger melius habere incipiat, illum effectum cum vulgo ocyus ultimo adscribant remedio, & hinc summopere ultra meritum deprædicant, & in tabulis annotant; reminiscor sæpius in sonticis casibus, nempe febribns acutis cum omnia symptomata in acme erant, nam nox

quæ

quæ præcedit crisin semper gravis, alium pro adjuturio advocatum medicum, simplex quoddam præscripsisse adiaphorum, & omnem feliciter factæ therapeiæ laudem reportasse, priore (qui tamen prudenter, circumspecte & patienter per totum morbi decursum curandi methodum direxerant, & omnia secundum artis regulas disposuerat) non sine tædio & famæ suæ dispendio dimissum imo culpatum fuisse, quasi quid neglexisset, ignorasset, aut a scopo aberrasset ac peccasset; felix hinc in talibus occasionibus dicitur Medicus qui circa criseos tempus vocatur, si moriatur æger, excusatur, quod serius quam par erat vocatus fuerit, si reconvalescat, gloriam reportat a vulgo, qui non nisi de ultimo facto judicat, quod solus & subito sanaverit subinde pauco pulvere vel unica mixtura, quæ præcedens tot cautelis, totque remediis in vanum torsit; vulgi hic quidem error est, in quem quoque e scholis adhuc calentes pra-

)( )(2 xinque

xinque amplam jam affectantes, qui non nisi in cathedra ægros curatos audiverunt, facile delabuntur, cum enim intrinsecam morborum, effectuum, & remediorum causas ignorant, plus fidunt elogiis & remedio effectis viribus, quam realiter insunt, aut inhærere possunt, qualiter delusi & nimis creduli id pollicentur, quod nulla arte multoties præstare & efficere possunt, ut verecendo rubore suffusi & confusi ægrum incuratum aut dimittere aut morientem videre cum pudore sæpissime cogantur; ut remedium probatum & expertum in pluribus sibi simillimis casibus (universale enim non suppeditat Natura) dici mereatur, requiritur ut repetitis vicibus tamen adæquate usurpatum semper idem præstet, & easdem exserat vires, quemadmodum constat corticem peruvianum febres fugare intermittentes, & jalappam serum expurgare & sic porro; dein in felici & bono practico requiritur præter rerum notitiam & experientiam acutum

tum judicium, ſcilicet probe noſcat, & prudenter diſtinguat ac judicet cum fundamentali ratione, an illud, quod ab aliis laudatur atque tanquam non fallens commendatur, in hoc ſubjecto & hoc tempore conveniat, & præterea applicatu poſſibile ſit; non ſine repetito cachinno lepidi caſus & ſtulti conſilii recordari poſſum: in ſpectabilium atque expertorum Doctorum ampliſſimo conſeſſu ſerium circa ægrotum quendam furioſum agitabatur conſilium; homo hic erat vini potui diurno & nocturno præprimis addictus, hinc ſemper ebrius, plethoricus præterea, oculi ſcintillabant, lingua tumebat, & quaſi quid anginoideum ſubeſſe videbatur; hinc junior exſurgens Medicus præcoci conſilio ſectionem raninarum hic non duntaxat proficuam, ſed ita neceſſariam eſſe perorabat, ut ſine hac operatione illum certo ſuffocatum iri vaticinaret, (qui tamen ſolius aquæ nitratæ, cum omnia medicamenta reſpueret, nec vi ad phlebotomiam bra-

chii vel pedis cogi poſſet, potu pulchre convaluit) alto riſu excipiebam murinum illud conſilium appellans, narrabam ex Æſopo hiſtoriam: felem valde timebant per omnem terram mures, ut qui magnum ipſis adferebat luctum nec minorem ſtragem hic *pſicharpax & troparta* totum caudatum genus in cavernis anxie deliteſcens ad comitia convocabat, ut de rebus arduis tractarent, conſiliumque maturum inirent, qualiter ſuo generi proſpicere, & tutamen procurare poſſent contra inſidioſum & inimiciſſimum cattum, ad mandatum tanto promptius comparebant, cum de cujuslibet ſalute & ſecuritate publica conſultandum eſſet; negotium arduum agitabatur in partes, afferebantur pulchre excogitata & marino ingenio digniſſima conſilia quomodo tam frequenti atque exitium omnimodum minanti periculo obex poni poſſet, votorum ordo devolvebatur ad *lymachylam*, hæc ſibi de pulchro invento modo tacite applaudens perorare

inci-

incipiebat, & cum quadam authoritate dicebat, omnium optimum & non fallax medium toti murium cœtui securitatem certam constituens fore, si insidiosæ feli de collo suspenderetur campanula, cujus motu & sonitu etiam laneis pedibus adrepens se proderet, obambulantes moneret ut se celeri fuga in cavernosa sua munimenta catto inaccessibilia absconderent, placebat consilium, subsultabant, & se deinceps tutos evagari posse sibi modo abblandiebantur, verum sedato tumultuoso paulisper gaudio *pernotracta* anxie sciscitabatur; sed quis tintinnabulum rabioso & furenti appendet feli. obstupescebant ad quæstionem omnes, nemo erat qui vel tentare auderet. supervacaneus est affabulationis prolixior commentarius, annon Machaonis nostri huic parallelum est consilium; idem effectus, idem exitus; per jovem, quis sanæ mentis viro furioso, qui nullis catenis, ne dicam minis coerceri potest raninas temerarie secare tentabit;

dubito an simile consilium matre ignorantia natum risu, vel commiseratione aut explosione & castigatione dignum sit; non minori ludibrio se exponebat *Radymus* ruralis practicus, hic vocabatur ad officialis cujusdam puerulum ex dentitione difficili epilepticis tentatum convulsionibus; sollicita mater modo tum pulverem epilepticum Marchionis, ungulam alcis, cranium humanum, tum illustris cujusdam familiæ arcanum ex lingua truttæ & lumbricis 🜃bus constantem pulvisculum in aqua hirundinum aliquoties porrexerat, enema injecerat, gingivas leporis cerebro fricaverat, ut advenienti & turbato medico fere nil superesset quod moneret; paulisper autem suspenso animo & meditabundus exclamabat: utinam mihi modo essent ranorum viridium quinta essentia (legerat ni fallor in *Joh. Poppii* hodegetico-chymico) paucis granis hanc & omnem convulsionem tollere & curare vellem, subridens infantis pater reponebat: si illud tantæ

energiæ

energiæ ſit haud fallens arcanum, cur non ſecum circumfert, & quæſo ex quibus ranis, an ex viridibus qui in piſcinis coaxare ſolent, an illis, qui arborum foliis inhærent, pluviamque cantu ſuo præſagiunt? & plura alia per jocum oggerebat; atque ſupervenientes ex cariſſimi filii obitu lacrymas ſtolidus Medici abſtergebat ſermo, & longo tempore diſcurſus & riſus anſam dedit.

Ego quidem ultronee fateor non ſum magnus arcanorum patronus, amator, zelotes, defenſor aut ruſpator, nam ſi ſimile quid ad meam devolvatur notitiam, ex quo utilitatem quandam publicam naſci poſſe autumo, illud omnibus & ſingulis, quorum intereſt amore proximi revelare & docere non detrecto, arcani vis non tam in remedii inventione quam ejusdem debita applicatione mihi conſiſtere videtur; interim negari nequit, quod ut ait *Helmontius* pauca ſint, quæ medicum nobilitant, & ſi quod-

dam remedium per frequentes usus probatum idem semper præstet, vel saltem utplurimum prosit, id tum jure in censum euporistorum, quin arcanorum sic dictorum expertorum poni posse & debere; cæterum superabundamus pretiosis pomposisque splendidisque titulis superbientibus compositis ad nauseam dilaudatis & descriptis, sed raro fidem servantibus, ut proin non vanus labor foret, si hoc Augiæ stabulum scilicet pharmaciæ nostræ repurgarentur; querelas has sæpius audivi, sæpius legi, imo ipsus movi, verum hactenus nondum surrexit, qui herculeum hunc laborem susceperit; imo valde dubito, num apte fieri queat, suo enim quivis abundat sensu, timeo equidem ne severior censor omnia fere rejiciat, ac, ut ajunt, puerum cum balneo effundat; ita magnus Breslaviæ in Silesia Machaon omnia absorbentia ostracodermata tanquam futilia imo nocua rejicit, quæ tamen antiqua praxis, Ettmulleriana & aliorum

expe-

experientia tantopere extulerat; quin adhuc adductis rationibus nondum convicti multi potius medici esse nolint, quam his præsidiis carere. Qui moderatius viam mediam calcare intendet, vereor ne hic plurima relinquat a multis inter absurda reponenda; quamuis observatio vel ipso testante *Lentilio* in *Jatronemat.* indies doceat, quod per absurdissimas subinde compositiones temerarius empiricus vel Mulomedicus talia efficiat, quæ cautus, circumspectus, timidus & conscientiosus etiam doctus practicus nec sperare quidem ausus fuit; non igitur omnes illæ antiquæ compositiones quamvis ad gustum modernum non concinnatæ tanquam steriles, inutiles, futiles, inanes, & absurdæ deridendæ aut excludendæ veniunt, millena adduci possent exempla, quorum usum ratio non produxit, attamen non fallax sæpius comprobavit experientia, in *dispensatorio Augustano* p. 76 antiqua prostat compositio: *Confectio Hamech* dicta,

quæ

quæ Mesuen agnoscit authorem de qua Frid. Hoffmannus *medicin. systemat. tom.* 2 *c.* 4 § 12 *p.* 242: hæc *cum unguento de althea plantis pedum imposita ad alvum pertinaciter adstrictam reserandam vix habet sui simile.* quod hic narrat Hoffmannus, me praxis non semel docuit, ridiculum aliquibus hoc tentamen visum fuisse non semel audivi, verum desperatus casus omnibus frustranee adhibitis sæpius etiam Viros versatissimos id tentare & imitari jubet, quod ratio cæterum non dictavit; atque haud raro saluberrimos effectus (quorum ratio nisi a posteriori vix reddi poterat) inde subsecutos fuisse practici cum rubore comperererunt. multoties remedia domestica, empirica, aut etiam antiquæ galenicæ informes & tumultuariæ ut ita dicam compositiones, quibus longa serie dulcia, amara, salsa, alcalica, acida &c. immixta sunt suo prorsus usu non sunt defraudandæ, quod sequela probat. Theriaca Andromachi,

chi, theatrum quasi omnium diabolorum complectens in se fere totam materiam medicam apud vulgus in magno æstimio prostat; rident quidem non nulli Medici, eamque prorsus everrunt & excludunt, attamen vulgus indies ab ejus usu laudabiles non fictos aut imaginarios sed reales experitur vires. *Joannes Georgius Walther* quondam practicus Lignicensis sylvam medicam conscripsit, in qua ex antiquissimis authoribus experimentorum pulcherrimam fecit collectionem (utinam similis ex neotericis & recentioribus exstaret) ad quæ subinde famosos & expertos practicos in casibus arduis, cum secundum conceptam theoriam excogitata & excocta nil proficerent, cum fructu recurrisse recordor; compilationes ejusmodi instruunt & utilissimæ sunt; pulchre monet Drexelius *Aurifodinæ scientiarum part.* I. *c.* 10. *p. m.* 118. quæ hæc *observatio est, quæ nihil in adversaria, nihil in scrinia recondit, quæ oblivione & ventis spargit,*

ſpargit, ſi quid boni ſeminis repertum, annotationes litterarum ſupellectilem parant, hæ ſeriam eruditionem conciliant, quod enim nec memoria, nec ingenium confert, id notæ dant liberaliter. Nullus quidem inficiabitur, quod compendia ſæpiſſime evadant diſpendia, aſt non omnium crumena ita nummis turget, ut pretioſa quævis opera acquirere queat, atque ob praxin curſoriam plurimorum otium non permittit omnia legere; ſufficit his in labilis memoriæ ſubſidium, compendium quale primo ad proprios dein publicos uſus ſed

Non hoc ingenio, non hoc componimus arte
Materia eſt ſcriptis ingenioſa bonis.

nihil rhetorice, nihil phraſeologice deduxi, ſed ſolum nucleum extraxi, locumque fideliter ſemper allegavi, ut curioſior fuſiorem deductionem & circumſtantiarum notamina legere exoptans ex fonte ipſo purius haurire

& fa-

❧ ❧ ❧

& facile reperire valeat, laconice ſubjunxi aliquoties mea obſervata experimenta, aut reflexiones practicas, atque pro colophone a prædeceſſoribus meis in hujatem uſum introducta aliquibus adhucdum familiaria ſuperaddidi, quorum notitia & ſcientia iis præprimis grata & utilis evenire poteſt, qui his in regionibus ſuo tempore felices practici cluere amant; ſi enim cum iudicio practico (quod ætas generare ſolet, per repetitos namque actus acquiritur habitus) in loco & tempore debito hæc quispiam applicare & cum prudentia uti didicerit, nullus ambigo, quin multi ex his notaminibus & obſervatis pulcherrimos fructus carpere poſſint, quod, ut in emolumentum tot ſub Morbonæ jugo gementium fiat, eſt quod animitus precor & ſpero. Cæterum ipſus agnoſco, & ſerius quam decuit obſervavi, quod plurima adhuc monenda reſtent, quibus male interpretantium criſin aut dicam antevertere, & cœptum hoc meliori

faci-

faciliorique fortassis methodo institue-
re oportuisset. Ast consilium etiam
optimum post factum sterile & inane
esse solet, hinc pro ut est, mecum
fruere.

Qui legis ista, tuam reprehendo,
si mea laudas omnia, stultitiam, si
nihil, invidiam.

Owenus *lib.* 1. *epigr.* 2.

Adiutorio Altissimi.

Hydrops pectoris feliciter curatus.

à J. J. Fr. Vicario.

Ad gravissimam Respirationem sublevandam diuresinque promovendam ℞. ▽ cinamom. ℥ß. Syr. de hy ssop. ℥j. oximell. squillit. ℥ij. liq. C. C. succinat. ℨiß. vini hispanic. ℥iß. m. ds. Lustmixtur öfters ein Löffel voll zu nehmen. dein ℞. succin. alb. ppt. ℨij. milleped. ppt. ℈iv oc. 69. ppt ℨj. sacchar. alb. ℈ij, macis gr. vj. m. f. ps. ds. harntreibendes Pulver davon 3 mal Tags eine starcke Messerspitz voll in warmer Brühe zu nehmen. dein ℞. succin. alb. ppt. ♁. ♁nii aa. ℨij. milleped. ppt. ℈iv. lap. 69. ppt. ℨj. sacchar. alb. ℈ij. ⊖. ♀. vol. ℈j. macis gr. vj. M. f. ps. sumatur in jusculo ter de die, quantum largior cultelli cuspis capit. Subinde loco liq. CC. substituit. ♎. ⊖✳c. anisat. et quando respiratio evasit omnino difficilis, suasit

℞. Theriac. cœlest. turbith. min. aa gr. v m. f. pil. no. v. ad humores viscosos incidendos præscripsit seq ℞. aq. asthmat. ℥j. chæresol. ʒiß. cinamom. ʒiij. acet. squillit. ℥j. gumm. ammoniac. squillit. ʒij. syr. de hysop. ℥j. ⊖. succin. volat. gr. vj. m. f. potio pro duabus dosibus. quæ mixtura respirastionem liberiorem reddidit. hinc continuando cum pulvere, semper circa noctem mixturam propinavit. cum orthopnæa infestaret. ℞. ▽ asthmat. ʒiß hysop. ℥j. oximell. helleborat. min. gesner. ℥ij. syr. de hysop. ℥j. gumm. ammoniac. ʒiij. ✢ ʒvj. m. ds. Lustmixtur öfters ein Löffel voll zu geben. Cum vero conquereretur de dolore circa regionem hepatis, emplastrum de nicotiana pro scuto hepatico ordinavit. Cum post loquelam anxie respiraret. ℞. extr. theriac. cœlest. absint. aa gr. v. ☿ dulc. gr. xvj. m f. pil. No. IX. noctu capiendæ. à quibus bene dormivit, et cum levamine purgatus fuit. Cum vero leucophlegmaticus maneret, exhibuit pulverem ex turbith. min. gr. iv. extract. papav. rh. gr. iij. post quem ejecit copiosissimam aquam cum levamine. Æger spem posuit in consueta post colicam convulsivam potione. ℞. fol. senn. elect. ʒij. rhei elect. ℈ij. sem. coriandr. gr. xv. mann. elect. ʒiß. crem. ♀. ʒß. cum s. q. ▽. f. l. a infusum, colat. leniter expressæ, adde syr. de cichor. c. rh. ℥j. aq. cinamom. ʒj. m. ds. Dein in respiratione difficiliori frequenter

dedit

dedit cochlear ſequentis. ℞. Syr. de hyſop. jujub. aa ℨiß. ♎. ⊖✱c. anis. ℨiß. ſucc. naſturt. aquat. ℥iij. m. d. s.

Cum his reſpiratio nondum ſatis alleviaretur, hora quavis ſexta pulviſculum dedit: ℞. millep. ppt. ℨj. ♁. ♁nii ℨß. ſacchar. alb. ℈j m. f. pulv. divid. in iij. doſes æqual. a quibus æger magnum ſolamen percepit. Cum vero circa veſperas ſe febris inſinuaret, et vinum lymphatum cum decocto ſarſæparillæ bibiſſet, ſequens datus fuit potus. ℞. Syr. violar. ℥iß. ⊕ depurat. ℨij. aq. fl. acat. ℥j. m. ds. in eine halbe maaß waſſer zu thun, pro potu ordinario. Cum febris typum intermittentis aſſumpſiſſet. ℞. aq. plantag. ſcorzoner. aa. ℥iß. cinam. ℨj. ♁. diaphor. ℨj. bez. min. ℈j. confect. alkerm. ℨj. Syr. citri ℥iß. m. ds. dein ad febrem prorſus fugandam ſequens electuarium ſæpius expertum dedit. ℞. conſerv. flor. cichor. ℥j. cort. chin. chin. ℨiij. cinamom. ℈j. arcan. duplicat. ℨj. diaphor. ♂l. ℈ij. Syr. de pomis. q. ſ. m. d. omni hora tempore intermiſſionis ad quantitatem N. M. poſt abactam febrem omni mane & veſperi. tinct. chalybis guttas XL. aſſumpſit, ad menſam vero vinum medicatum cui rhabarb. ℨiij. inerant, bibit.

Acad. N. C. ephem. cent. I. & II. obſ. III. p. 13. et ſeq.

 Petro-

Petroleum Napelli antidotum.

Ambram quidem Napelli vim frangere, multi referunt. Prævotius *lib. de venenis* inter antidota contra Napellum refert ambram gryseam, anthoræ radicem. Item cappar. putamin. gland. moschum odoratum, lap. bezoar. & muscas Napelli flores depascentes. lap. smaragd. Boyle *in philos. experiment. exercitat.* 5. §. 16. *p.* 208. per ⊖. ☿. volat. plerorumque vegetabilium venena, nominatim Napellum, corrigi docet. Petroleum nobile, penetrans, fervidumque resolutivum est, & propterea calidæ naturæ, resolutivæ ac penetrativæ, et tam per se, quam cum oleo succini destillato junctum, in affectibus nervorum frigidis paralyticis ac spasmodicis egregium se sistit remedium, prout in mensium obstructionibus & calculo, &c. quod autem Napelli virulentiæ valide resistendi vim habeat, præter alia sequens comprobat experimentum: si sanguini a succo Napelli coagulato affunditur Petroleum, tunc coagulatio statim resolvitur. Ita docente Matt. Blaw. *Ephem. N. C. cent.* 1. *obs. IV.*

Febris Icterica chronica cum cardialgia *D. S. Anbornii de Hortwiss.*

D. Archiater Millerus præmisso emetico adhibuit alia sanguinem & succos corrigentia in forma pulverum, elect. & pilul. plurima ex haustu decocti specifici amari

sumen-

ſumenda, tandem etiam ſuccos ex herbis ſcorbuticis expreſſos & alia, verum illis non proficientibus Regium illud antifebrile cortex peruvianus in ſubſtantia & infuſo exhibitus fuit: ſociato anodinorum & ſpecificorum aliorum uſu, morbus devictus fuit, ut per menſes quieſceret, acidulas citra eupathiam bibit. tandem cyathum decocti antiicterici *Lindani* mane bibit. ſub veſperum exhibita fuit doſis pilularum ex croco ♂rtis aperitivo cum extract. fumar. & caſtor. paratarum. ad ſymptomatis urgentis ſpaſmi & doloris ferociam mitigandam aqua hyſterico-anodina parata eſt, per intervalla cochleatim exhibenda. dein redeuntibus paroxiſmi dolorifici prodromis decoctum chamomill. vulg. propinatum & clyſma ex eodem cum ℅. chamom. & lumbric. injectum & ventriculo galbanetum impoſitum fuit; cum ⊡ ſpiſſa adhuc mingeretur, & facies profunde flaveſceret, tentatum fuit euporiſtum ex lactis vaccini ablato cremore ℥vj. ſapon. venet. ʒiß. & ſyrup. de marub. ℥ß. potui ordinario infundebantur ſummitat. abſint. marub. alb. vrtic. & ſalv. verum cum his febris tolli non poſſet, unanimis plurium experientiſſimorum medicorum ſententia fuit, *cortice peruviano non fugari ſolum, ſed et deleri atque extingui poſſe fermentum febrile, tantorum cauſam malorum.* paroxiſmus colicus rediens decocti chamomillæ hauſtu placatus fuit; mane vero & veſperi

ſperi cort. peruv. ʒß. cum fl. ⊖✱c. ℈ß. in hauſtu decocti prioris dabatur. redeunte dolore cardialgico factæ ſunt inunctiones, injecta clyſmata unctuoſa, interne data opiata, theriacalia, tandem antiſpaſmodica oleoſa. Tumor vtriusque lateris pro hepatis & lienis inflammatione nobis primum impoſuit, vnde quod crebra experientia compertum habemus, Linteamina aceto calente imbuta vtrique tumori admovimus. oleum in colica ſpaſmodica eximii vſus per intervalla in juſculo exhibitum fuit, quod Authorem habet Cl. Brunnerum quondam Archiatrum Palatinum & eſt ſequens. ℞. fl. chamom. vulg. papav. rh. fol. naſturt. aquat. ſummitat. meliſs. rec. a. mß. Lumbr. ▽r. Mix. balſam. peruv. ʒß. vini albi generoſ. ℔ß. ⚯. amygd. dulc. ℔j. m. coq. ſimul ad conſumptionem vini, oleum colat. ſervetur, detur quotidie ad ℥j. ad vires reparandas, juxta cremorem hordei maxime analepticum cum carne vitulina & gallina ad mucaginem coctum & quater de die ſorptum, etiam gelatina C. C. parata eſt: ℞. CC. raſpat ℥iiß. fol. meliſſ. veron. betonic. flor. borrag. a mß. ſem. fœnicul. ʒj. coq. in ▽. fontan. ℔jv. ad medias, poſtmodum adde conſerv. roſar. r. ℥iß. paſſul. min. ℥j. bulliant paululum. m. ſervetur uſui & omni mane ac poſt prandium ſumantur duo cochlearia ſuperbibendo cremorem hordei. dein infuſi antiicterici corticis peruviani acceſſione

ne exaltati vſum interpoſitis ſubinde laxantibus commendarunt. ut vero omnis recediva præcaveretur juxta infuſi antiicterici chin. chin. exaltati vſum, alvus ſegnior per epicraſin potiuncula ex ℴℴ. amigd. dulc. & mann. optim. aa ℥iß. decoct. fl. chamom. ℥iv. cujus alias vires in pertinaciſſima colica ſatis deprædicari nequeunt, etiam clyſteribus injectis ſollicitabatur, & hepatis regioni ſpaſmis & dolore non penitus immuni Emplaſtrum Norimbergenſe impoſitum eſt. *Ephem. G. N. C. Cent.* 1. *obſ.* 5. *p.* 32. *& ſeq.*

Hæmorrhagiæ poſt evulſum dentem remedium.

Nucis juglandis particula accenſa & flagrans alveolo dentis extracti indita, niſi ſtatim voto effectus reſpondeat, ſecunda & tertia vice hoc eſt repetendum, & nucleus fortiter alveo imprimendus, quo læſa arteriola tangi & calore ejus conſtringi commode poſſit, ſic ſine vllo excitato dolore, omnis hæmorrhagia in momento ceſſabit. *Ephem. G. N. C. centur.* 1. *obſ. VII. p.* 45.

Raucedinis remedium.

Hauſtus ſeri lactis calentis mane & veſperi ſumendus. *ibid. obſ.* 8. *p.* 46.

Virtus ♀ris ♁nii ☉ti antivenerea.

Antimonium pollet ſpecifice, vt hominem repurget ab omnibus ſordibus. il-

lustris fœmina contagio venereo infecta ♀. ♁nii ☉to aliquoties sumpto sanitati restituta fuit. ♀. ♁nii ☉ti granis VI anaticam portionem pulveris stomachalis nobilis, ex Mynsichti armamentario confecti, addidi, quam dosin horis matutinis tertia qualibet die, cum decocto aliquo lignorum exhibui. Godofr. Klaunig *Ephem. G. N. C. cent.* 1. *obs. IX. p.* 46.

Vrinæ difficultas & Tenesmus a venere nimia.

♁. Therebint. ad ℈ß. in jusculo datum & exterius lumbis & pectini illitum cum euphoria statim juvit. J. D. Mauchart *Eph. G. N. C. cent.* 1. *obs. XVI. p.* 66.

Suspicio purpuræ in Melancholia.

℞. ⊖. volat. CC. ℈ß. succini. ⊕. plat. aa. gr. vij. ♁. nativ. myrrh. r. elect. aa gr. jv. theriac. cœlest. gr. j. m. d. pro dosi. optime profuit. Gott. Schrœter. *Ephem. G. N. C. cent.* 1. *obs. XXII. p.* 79.

Fulmine ictorum tractatio

per Conrad. Barthol. Behrens.

Virgini prostratæ quasi mortuæ ♎. ⊖✱c. ad nares applicavit, in vitam quasi revocatæ infudit mixturam ex aquis essentiisque apoplecticis cum ♎. ⊖✱c. & castoreo acuatis, membris quieti deditis V Snem instituit, dein ad motum sanguinis magis restauran-

staurandum pulverem ex ⊖. volat. succin. cran. hum. similibusque exhibuit; exin volatilia cum castoreatis per aliquot dies in- & externe continuavit, concedendo subinde haustum vini generosi. *Ephem. G. N. C. cent.* 1. *obs.* 27. *p.* 86.

Dolor mammæ a Scirrho.

Cum glandulam vnam alteramve scirrhosam judicarem, nec adessent venæ lividæ & turgidæ cancri signa, fotum applicavi ex aq. scordii, pini, fumar. calcis vivæ, myrrh. cineribus 69. fluv. calefactum, a quo statim levamen. *C. D. Metzgerus cent.* 1. *obs.* 37. *p.* 103.

Vomitorii quando in dysenteria vsus.

Practici insigniores vomitoriorum vsum in curatione ejus dysenteriæ speciei proposuerunt, in qua superiora intestina inflammationem non patiuntur, quæque maligna non existit. Scilicet in corpore eusarco, pravæ diætæ assueto, nulla inflammatione in intestinis existente, integrisque adhuc visceribus. *C. B. Behrens cent.* 1. *obs.* 38. *p.* 105.

Anasarca in gravida.

Propinavi purgans ex jalappa & nitro depurato vnde decies fæculentias aquosas cum euphoria dejecit; interposui quædam amara & diuretica, repetii purgans, &

continuavi amaris & diureticis, & plenarie convaluit. M. E. *Ettmullerus cent.* 1. *obs.* 44. *p.* 112. Lenientia & laxantia in gravidis hydropicis non incongrue primis tribus mensibus propinari possunt, modo abstineamus ab aloe & cassia, ab illa quidem quia venas reserat, ab hac vero propter flatulentias, & tormina quae patrat. *in scholio p.* 114.

Motus localis secundinarum expulsor.

Variis remediis pellentibus mixturis ex essentia castorii, myrrh. succin. ♁. ⊖✱ci. vinos. tinct. bezoard. cet. & pulveribus ex borace, myrrha, cinabarinis & aliis probatissimis sine successu in vsum vocatis, sternutatoriis & aliis externis non neglectis; vt de loco in quo quieverat puerpera, in alium locum tolleretur suasor fui, et secundinae statim eliminatae fuerunt facili & felici successu. *J. G. Hoyerus cent.* 1. *obs.* 51. *p.* 122.

Cardialgia a spirituosis.

Post mixturam volatilem suborta cardialgia, pulverihus absorbentibus & diaphoreticis anodinis & diluentibus aquis distillatis &c. statim mitigata fuit; qualiter & alia a nimio ♁. CC. vsu excitata sanata fuit. *id. obs.* 52. *p.* 123. Post largiorem ∞. succini ab empirico propinatam dosin, magnam lactis tepidi cum aqua rosarum mixti copiam sorbere jussit, vnde vomitus suscitatus,

cum

cum dein febris remaneret suspicio, pulveres bezoardici, diaphoretici terrestres cum ♀re anodino malum curarunt. *id. ibid. obs.* 53 *p.* 124.

Allium probatissimum calculi prophylacticum.

Recipiuntur tres, quatuor vel quinque allii particulæ a corticibus exterioribus liberatæ, quæ conscissæ, & in cyatho cum V. vulgari ad digiti transversi eminentiam infusæ, macerantur, quale infusum postquam per 24. horas stetit, in ipso novilunii momento simul ac semel ebibitur, & omni mense repetitur. *id. ibid. obs.* 55. *p.* 126.

Ventriculi & Renum tonus post Equiseti vsum dejectus.

Contra calculum ex Hba equiseti & baccis juniperi pulvis indies assumptus viscerum & renum & ventriculi tonum dejecit; qui egregie restitutus fuit sedulo vsu essentiæ ⊕li ♂tis *Ludov.* cum Tinct. corall. aa. cui interpolabatur pulvis ex spec. diatragac. frig. C. C. phil. bez. ♂li, corall. r. antihect. poter. & pulv. anod. cordial. & potiuncula ex aq. plantag. tormentill. cinamom. cydon. zedoar. confect. alkerm. syr. cinamom. præterea succolada inda cum lacte chalybeato decocta loco alimenti medicamentosi cum optato successu in vsum vocata. *id. ibid. obs.* 56. *p.* 127.

Pruritus

Pruritus ſcorbuticus ſanatus.

Expurgato corpore ſemper ſecutum levamen, reiterato catharctico ſubjunxit vſum trifolii fibrini maritatum cum eſſentia lignorum ad plures ſeptimanas continuando. *Pruritus apud ſenes non eſt infrequens affectus et ſatis durabilis NB. requiem nocturnam interturbans, vires NB. tacite abſumens, & tandem NB. maraſmo ſenili concurrente, animæ & corporis amicabilem ſocietatem diſſolvens.* S. Ledelius *cent.* 1. *obſ.* 72. *p.* 144.

Cæcitatis ſubitaneæ curatio.

Poſt gravia inteſtinorum tormina ſuborta præviis aliquot purgantibus longo rhabarbari vſu curata & viſio reſtituta fuit; *M. A. Morus cent.* 1. *obſ.* 78. *p.* 148.

Epilepſia incipiens a crure per localia curata.

Curata eſt adhibito leni catharctico & nonnullis antiepilepticis, præcipue vero ſcarificata fuit ſura, vnde morbi fomes elevebatur, applicataque ibidem duo veſicatoria; *id. ibid. obſ.* 80. *p.* 150.

Genuina & certa arthritidis curatio.

℞. rad. polypod. querni. hermodactyl. chinæ, ſaſſaparill. aa ℥iv. guaiaci ℥vj. minutim conciſa coquuntur cum aquæ ſeptem & vini menſuris duabus & media vin-

debo-

debonenſibus ad quartæ partis conſumptionem. decocti hujus quantum potes bibe cum in manibus, pedibus, vel brachio dolorem ſentis; quo plus bibes eo citius convaleſces. quamvis vltra quatriduum non in vſum veniat, quo tempore omnibus juſculis, lacte & fructibus abſtinebis; nec alio potu præter hunc vteris, è contra variæ ſalubres carnes imprimis aſſæ conducent, die quarto lene laxans adhibeatur. C. B. Behrens *cent.* 1. *obſ.* 81. *p.* 157.

Maniæ curatio.

Fruſtra tentatis vulgaribus curata feliciter fuit crebro vſu florum ♁nii cum ⊖✱c. præparatorum in potu aquæ ſimplicis, & per intervalla adhibito nitro ♁niato cum rad. hellebor. n. & repetita VSne, qua methodo plures rabioſos ſanatos vidit S. Steurlinus *cent.* 1. *obſ.* 84. *p.* 157.

Epilepſiæ cura.

Virgo epileptica ſanata fuit ſola frictione calida ex decocto rutæ cum vino facto. *id. ibid. obſ.* 85. *p.* 158.

Hydropis aſcitis curatio.

Propinavit in vehiculo calido omni hora ⊖ volatile & fixum puriſſimum; ☿rio fixato vaſa menſenterii ſeroſa & chylifera depuravit per vices. *id. ibid. obſ.* 86.

Epi-

Epithema diſcutiens innoxium.

Cum judicaretur, exulare debere omnia repellentia, nec probarentur cataplaſmata, aut unguenta vel emplaſtra emollientia & ſuppurantia, innoxium tamen eſſe poſſe ſcobis cornu, ex quo pectines formantur, calide applicatæ vſum; eam enim ſcobem ⊖ volatili eſſe prægnantem addebatur. C. de Helwich. *cent.* 1. *obſ.* 87. *p.* 168.

Diureticum.

Porrum ejusque ſuccus potentiſſimum eſt diureticum. *cent.* 1. *obſ.* 95. *p.* 188.

Gravis abdominis abſceſus curatus.

Lucas Schrœckius cataplaſma emolliens ventri impoſuit; interne pulverem ex lap. ♋. ♉nio. diaphor. & cinabar. nativ. cum aq. calid. hbæ veron. dedit. alvi ſegnitiem enemate ex decoct. fol. ſenn. & passul. ſolvit; dein interpolavit vſum balſam. copaib. & pro potu ordinario decoctum agrimoniæ cum paſſulis conceſſit, & chirurgus balſamicis injectionibus inſtitit. *cent.* 1. *obſ.* 98. *p.* 202.

Conſilium in affectu convulſivo raro.

Dedit C. B. Behrens ℈j. ps. cornachin. ut primas vias elutriat; pro ſanguinis & ſpirituum motu moderando ſingulo mane ℥ij. ad tres decocti in lecto bibat. ℞. lign. ſaſſafr. ℥iij. rad. chin. ℥ij. rad. pæon. viſci quercin.

quercin. baccar. junip. aa. ℥j. passul. maj. ℥j. stent in infusione cum vini tenuioris & aq. fontan. aa. ℔iij, in loco calido per 24 horas, coquatur leniter & sub finem add. flor. lavendul. salv. aa. p. ij. cinamom. acut. ʒiij. sacchar. q. pl.

Ante prandium vtatur. ℞. Elix. vitæ Matthiol. ℥ß. mixt. simpl. sine camphor. ʒiij. m. d. s.

Singulo post prandio. ℞. rad. valerian. fol. saponar. aa. ℥ß. N. M. ʒj. f. ps. d. in aq. pæon.

Circa alternam noctem cubitum iturus sumat. laud. op. grj. succin. pp. ℈ß. m.

Spinam dosi, artusque in flexuris inungat diligenter: ℞. ~. castor. lumbric. aa. ℥ß. ☍ dst. lavend. salv. succin. aa. ʒij. his insistat 4 hebdomadis: postea bibat infusum radicis Nisi. *cent.* 2. *obs.* 109. *p.* 225.

Remedium sympatheticum in tertiana.

℞. Carnis bubulæ ℔jß. quam, in ⊡ in paroxismo & statim post paroxismum emissa, in olla fictili superimposito cooperculo bene tectam coctam cani famelico devorandam projice. Fr. Joel *oper. med. tom. V. Sect.* 11. *p.* 32. recenset: ⊡ patientis in paroxismo projecta & cum farinæ q. s. in massam redacta, in clibano panis modo cocta, famelico cani masculo si masculus æger, & fæmellæ si fæmina, commedenda præbeatur, reiteretur ter vel quater; & patiens libera-

berabitur a febre. J. G. Hoyerus *cent.* 2. *obs.* 118. *p.* 244.

Epilepsiam raram.

Exterminavit D. C. Valtherus, præmissis vniversalibus: specif. cephal. M. pulv. epilept. Marchion. corall. r. ♁n. diaphoret. liq. C. C. succinato; essent. succin. castor. Tr. corall. antiscorb. pæon. it. ♎. extern. sc. ♎. passer. alaud. ardeæ &c. *cent.* 2. *obs.* 119. *p.* 245.

Remedium in hæmorrhoidibus qua fluentibus, qua dolentibus.

Deprehendit, quod scrophularia, telephium, chelidonium minus & millefolium præ aliis talia sint, quæ hoc malum cicurare & exstirpare valent; commodissimus eorum vsus in decocto, ea cum toto minutim concisa in aq. instar hbæ thee decoquere, cum tantillo sacchari omni mane ad ℥viij. sorbillare, & per duos menses continuare solet. M. Gerbezius *cent.* 2. *obs.* 131. *p.* 265.

Cura cachexiæ cum subsequa tertiana & ischuria.

Primum dedit elixir stomachale ⊖ volat. ☍so aromat. & ♎. cochlear. nuptum ad 30 guttas; ei alternis vicibus substituendum suasit infusum instar theæ sorbillandum ex rad. chin. gramin. sarsæparill. bardan. liquir.

liquir. scob.l ign. sassafr. baccis junip. cass. lign. cort. winteran. santal. citrin. visc. quern. sem. badean. & passulis majoribus exacinatis. Sub finem prandii buccellam panis vino muscat. vel canariens. inebriatam & hora 5ta pomeridiana pilulas XV ex extr. trifol. fibrin. gentian. lign. aloes. castor. croc. ♁n ♂ti rad. ari cruda, milleped. ⊖ volat. succin. ♁ nativ. & ♁nii cum balsam. peruv. & 🝆 cinamom. mac. menth. caryophillor. destillatorum aliquot guttulis, pond. gr. j. efformatas porrexit. Per intervalla enema emolliens injici curavit. Corpus pilulis Bontii cum ☿ dulc. & troch. alhand. purgavit. tumori pedum pediluvio ex aq. ferrariorum, cui fol. ror. mar. betonic. salv. chamæpit. rutæ, flor. chamom. sambuc. serpil. ♀. ⦶. & O incocta fuerunt, consuluit. cum ob vitium diætæ tertiana incideret, & hanc dolor nephriticus cum ischuria exciperet, adhibita fuerunt: decoctum Foresti. infusum theæ cum baccis junip. emuls. nephro-catharct. Schrœderi, colostrum terebinthinatum, ⊖ vol. 🝆sum cum ligno sassafras paratum cet. ps. testar. ovi calcin. oc. 69 ⊖ volat. succin. ʒʒ nativ. sperm. cet. & alii pluveres lithontriptici. enemata emollientia & carminativa. sacculi & cataplasmata ex. hba chærefol. matricar. malv. parietar. mercurial. flor. chamom. rom. bacc. junip. alkekeng. sem. dauc. anis. petroselin. lini, fænugræc. in lacte coctis. Renum regioni

admota linimenta ex vngt. de alth. 🜔 amigd. dulc. ſcorpion. lumbric. 🜄r. petrol. alb. cum 🜔 deſtillatis ſuccin. junip. terebint. ror. marin. carv. aniſi confecta, ſuccoque cæparum expreſſo admixto attenuata; dein ſubjuncta emulſio ex amigd. dulc. nucl. perſic. cum aq. ceraſor &c. J. M. Hoffman. *cent.* 2. *obſ.* 134. *p.* 269.

Antipeſtilentialia.

In initio nondum enervata natura fuere oppoſita in robuſtioribus Tr. bezoard. M. ab 80 vſque ad 150 gutt. in ✠ bezoard. debilioribus vero & infantibus eſſentia ex rad. alexipharm. & ſcord. vt & pro re nata diaſcord. Frac. ps. pannon. r. bezoard. ſennert. &c. In bubonibus curandis admodum laudatur maſſa placentarum mellitarum empl. diachyl. cum gumm. magneticum Angeli Salæ cet. in anthracis cura eadem extolluntur. In præſervatione pro ſuffitu commendatur pulvis pyrius, item balſam. vitæ & ſuccin. rad. pimpinell. angel, cort. citr. ☉t. non adimitur laus theriac. diaſcord. Frac. vinis Medicatis &c. primum autem fere locum obtinet, ℞. aloes ℥j. agaric. ʒij. myrrh. r. zedoar. angelic. carlin. an ʒj. fol. ſenn. ʒ ß theriac. ʒj. mſc. inciſ. contus affundatur 🜅 frument. q. ſ. digere in loco calido de quo omni mane cochlear. aſſumendum. C. de Helwich. *obſ.* 143. *p.* 297. Verum dubitandum num hæc remedia

fidem

fidem servent. *Vt vt est Dei permissu hactenus præfata scientiæ amplitudo, securitas curandi pestem evanuit . . . . placuit igitur Deo veram & exquisitam pestis sanationem & præcautionem vna cum Hippocrate obdormivisse, van Helmont. in tumul. pest. C.* 1. *p.* 211.

Die neun geweste i. e. pulvis ad promovenda lochia muliercularum Vratislaviensium.

Fit ex zzber. cinamom. croc. cardamom. gran. paradis. piper. long. castor. myrrh. & sem. fœnicul. m. f. ps.

Febris intermittens maligna.

In his febribus noxia fuerunt emetica, & purgantia drastica, alexipharmaca & bezoardici pulveres cum ⊕, non neglectis humectantibus & analepticis, sacra fuerunt anchora. sub declinationem paroxismi exhibita fuit essentia ex scordio, & rad. alexipharm. hora ante paroxismum datus fuit pulv. bezoard. cum ⊕. de Helwich *cent.* 2. *obs.* 163. *p.* 332.

Asthmaticorum salus in vesicatoriis.

G. Klaunig ad ægros asthmate modo humoroso, modo convulsivo vexatos vocatus, & ad senes quandoque grandævos, qui frustra pectoralibus vsi fuerant, non amplius attendens sanguinis diatheses, pro-

 miscue

miſcue ob analogiam ad veſicatoria ſuris applicanda confugit, & nunquam non invenit ſalutem. *L. C. obſ.* 164. *p.* 333. *vid.* Hippocr. *L.* 2. *progn.* 67. Capivaccius *prax. med. lib.* 2. *c.* 2.

Hydrops ſanatus.

J. Lanzoni dedit quotidie aq. ononid. ℔j 🜍 ⊖ dulc. ℈j. inde aquam villenſem cum ſucco limonum. Huic alius medicus narravit, ſe puellam aſciticam curaſſe ope ſucc. herb. cochlear. ad ℥j. quovis mane dati, cui additæ fuerunt gut. IX 🜍 calcanti. *cent.* 2. *obſ.* 181. *p.* 386.

Tartarus ⊖latus Tachenii.

℞. cineres clavellatos puros, ſolve aq. pura, affunde ſolutionem ⊖li ſive ♀rei ſive ♂lis. ſub æquali portione, præcipitabitur metallum ſub forma croci, ſaturationem deprehendes, ſi parum hujus liquoris filtres, eique parum ſolut. ciner. clavell. affundes, & nulla amplius efferveſcentia vel turbatio obſervetur. tum filtra tuum liquorem, & ad cuticulæ apparentiam inſpiſſa, in loco frigido Xtallos exſpecta, & habebis ♀rum ⊖latum purum, nitidum, qui commendari poteſt præ cæteris hujus generis ſalibus mediis. *volum.* 1. *cent.* 2. *obſ.* 188.

♂lium ſelectus.

Eſſentia ⊖li ♂tis ǎſata Ludovici videtur inter remedia ♂lia lenioris, ſecurioris,

ris, & certioris operationis esse, præsertim in infantum atrophicis affectibus, vbi cachectica corporis adest dispositio, abdomen tumidum, durum, facies pallida, consumptio corporis, calor p. n. intercurrens &c.

In consistentia sicca est crocus ♂tis ♀re solutus, ejusdem cum essentia energiæ & vsus. *ibid. obs.* 199. *p.* 407.

Remedia in cataracta & glaucomate.

Fel lucii piscis instillatum commendat *Joan Scultetus*; expressum ex millepedibus succum Boyleus, mihi viperarum pinguedo præclaram aliquoties opem tulisse visa, dissipandis oculorum tenebris, humorumque in vappam abeuntium purgamentis solvendis, præsertim vbi fotus ex columbinis pullis per medium discerptis accesserat, G. Thomasius *volum.* 1. *cent.* 2. *obs.* 199. *p.* 437.

Aquilæ vsus in Medicina.

Aquilæ fel præ cæteris amarum & lixivo ⊖e turgens nebulis oculorum discutiendis jam a Galeno commendatum. . . . Pinguedo aquilæ candore insignis & penetrandi vi, brachio luxato adhibita dolorem cum tumore sedavit, pernionibus illita ardoris sensum sustulit, & fissuras conglutinavit. *id. ibid. obs.* 200. *p.* 458.

Marasmi cura.

Balneum ▽ dulcis emaciatis adeo salutare (modo phthisin marasmus non exceperit) in pueris præcipue emarcescentibus semper observavi, monendum tamen ne corpus nimium incalescat, & in sudorem dissolvatur. *volum.* 1. *in appendic. obs.* 46. *p.* 187.

Aphtarum remedium.

☋ raparum in quo tantillum sacchari dissolutum, si crocus addatur sive ☋ amigd. d. sive syrup. convenienti addatur, felicius non datur remedium. *ibid. p.* 188.

Ambustionis remedia.

☋ ex manubriis ligneis malleorum frequenter manibus versatorum ignis beneficio prorumpens, item humor ex cochlearibus ligneis, queis coqui vtuntur, exsudans. alias loca ambusta vitello ovi, lini ☋ subacto, fovere soleo, idem sperare licet ex vnguento calcis vivæ cum ☋ rosar. parato. *ibid. obs.* 108. *p.* 188.

Lithiasis remedium.

Observavi semen dauci maxime in forma pilularum succino præparato & terebinthinæ junctum maximopere profuisse. *ibid. p.* 188. *Cum anno* 1753. *ad consulendum infirmæ valetudini Eminentissimi Electoris Moguntiæ per aliquot dies morarer. Cl. D. Schœnboven Archiater primarius & Consil. Aulicus*

nunc

nunc Beatus, tum ad præservandum, tum pellendum calculum arenulasque ex renibus, se nil tutius, nil expertius, nil potentius nosse mihi amice revelavit, quam semen verbenæ fœminæ pulverisatum omni die per aliquod tempus sumptum; a cujus usu & ego non proletarium effectum notavi in R. P. Romano Bittborg Benedictino, & cellerario in superiore insula prope confluos, qui alias diris calculi renalis symptomatis plurimum vexatus fuerat. Cohausen.

Ilei cura.

Mihi ex praxi innotuit, globulos ex melle ad duritiem cocto paratos, & cum ☋ olivarum exhibitos sæpius ileum feliciter solvisse. Dethardingius *in append. volum. 1. p. 191.*

Hæmorrhagiæ remedia.

Stercus suillum tum in uteri hæmorrhagia abdomini, vel in narium fluxu his appositum vix unquam fallit. eundem effectum sæpius præstitit succus urticæ minoris paululum edulcoratus, item ▽ bursæ pastoris haud vulgari vero modo destillata. *ibid. p. 196.*

Strepitus ossium.

Tollitur remediis antiscorbuticis i. e. talibus, quæ incidere, attenuare, obstructiones reserare, potis sunt. M. Snea fluidior facta est. *id. ibid. p. 197.*

Stercorum nonnullorum vires.

Laudare possum non in narium modo, sed & vteri hæmorrhagia, imo in quartana stercus suillum; equinum cum vino calide propinatum in atrocissimo colicæ dolore (*cum aquis appropriatis elutriatum in pleuritide*) in quartana felis excrementa, & ad alvum solvendam stercus passerum. *ibid. p.* 199.

Vrinæ incontinentia.

Pulverem ex incinerata talpa tempore vespertino ad ℨß exhibitum non semel salutarem offendit Dethardingius. *L. C. p.* 200.

Ictus insectorum venenatorum.

℞ Theriac. Venet. ℨß caric. No. iij. 🜍 scorpion. araneor. aa ℨß m. f. catapl. *ibid. p.* 204. vid. Muralt *in Hippocrate Helvetico p.* 139.

Parreiræ bravæ vires & vsus.

Hoc remedium incommodis caret, quæ ab aliis diureticis & lithontripticis introduci solent, specificum quippe in omnibus renum & vesicæ morbis, qui curam admittunt, pharmacum, tam blande, tam leniter virtutem & vires suas promit, vt nulla plane se offerat occasio morbi, cui sine vllo metu & hæsitantia non exhiberi possit. M. F. Lochnerus *in appendic. volum.* 1. *p.* 283.

Choleræ medicatio.

D. J. G. Hoyerus dedit mixturam ex ℞. bezoard. essent. theriacal. castor. & anod. compositam, aq. cinamom. cydon. flor. anth. lavendul. lil. convall. meliss. apoplect. loco vehiculi; præcordiis & stomachali regioni inunxit linimentum ex ☋ caryophil. salv. rut. succin. chamomill. carui & ⁀ ⊖✱c. *Volum.* 2. *cent.* 3. *obs.* 3.

Hemiplexia cum Aphonia.

Pulveres ex nervinis, spec. diambr. ps. marchion. ℥℥. magist. perlar. corall. &c. cum infuso ex rad. & herb. nervinis & aromaticis dedit, spina dorsi & articulis paralyticis ⁀sis & nervinis sæpius inunctis, non neglectis pedum frictionibus, linguæ præprimis vnam atque alteram ☋ caryophillorum guttulam illinendo *id. ibid. p.* 6.

Enteroceles cura magnetica.

Puer omnibus aliis medicamentis frustra tractatus in sylvam portatur, ibidemque fissa mediante cuneo ligneo, quercu teneriori, eousque donec dictus puellus per fissuram trahi posset, ternis vicibus per dictam fissuram trahitur, atque retrahitur, superadditis quibusdam verbis, nescio qualibus, postmodum quercus fissa ligamentis sedulo deligatur, stercus vaccinum vulneri corticis læsi illinitur, cuneusque sub quercu

terræ immittitur; quamprimum quercus fissura fuit consolidata & cuneus sub quercu defossus putrefactus, herniosus fuit sanatus. Hoyerus *vol. 2. cent. 3. obs. 5. Similes Historias narrat* Helmontius tract. de virtute magna verborum cet. p. m. 760. c. 2. *ast nullam verborum vel precum injicit mentionem, (quæ quoque ad hunc actum non requiruntur) narrat vero in alio casu arefacta quercu, puerum quoque occubuisse; ipse ego novi strenuum aulæ Electoralis consiliarium jam septuagenario majorem eadem methodo absque circumstantiis superstitiosis in juventute sua tenera feliciter persanatum fuisse, & huc usque sospitem nulla amplius herniæ incommoda persensisse.* Cohausen.

Therapeia sumpti Arsenici & succi aranearum.

M. Preussius ad temperandum venenum lac bubulum cum ☿ amigd. dulc. bihorio dein elapso ess. stomach. & alexipharm. ac pro nocte deinde lap. 69. bez. orient. Xstall. mont. matr. & ☿ dst. caryophilor. in ▽ menth. potiunculas itidem stomachico - cordiales & cydoniatas dedit. *A quibus vltimis me judice nullum levamen exspectandum prudenter fuisset, nisi per pingue ☿ sum vis veneni prius cicurata fuisset.* Succum araneæ (quod animalculum multi cum Listero de araneis cap. 1. & 6. per morsum tantum nocere perhibent; & novi

novi Monachum Benedictinum, qui per jocum cujuscunque generis araneas, etiam crassissimas & pingues vulgo Kreuzspinnen *citra noxam avide masticat, deglutit, & cum suavi frigore dulcescere agit.*) mulier sumpserat. dedit vomitorium ex ♀. emet. gr. iij. dein mixturam ex ▽ scorz. scord. aa ℥ij cinamom. buglossat. ℥ß syr. e tot. citr. ℥j. theriac. venet. ʒij. bol. armen. ℈ij. nocte vero pulv. bezoard. *volum.* 2. *cent.* 3. *obs. XV. p.* 34.

Lignum sassafr. hydropis remedium.

Frustra omnibus tentatis decoctum sassafras bis de die sumptum copiosum ⊡ fluxum promovit, & ægra convaluit. *ibid. cent.* 3. *obs.* 28. *p.* 54.

Sacchari lactis vires.

Isto arthritides non solum, verum etiam multæ aliæ affectiones ab acidi causa originem trahentes superari possunt. *L. C. obs.* 33. *p.* 70.

Balsamus anodynus antipodagricus Testi.

Lac ad consistentiam coctum in 🜕 communi lento igne recoquitur, quod ne aduratur sacculo includi & in 🜕 suspensum detineri poterit, hoc vnguento arthriticus perungitur. Melius autem est vti 🜕 amigd. dulc. & vt odor concilietur in ℔ij. immerge sacculum cum benzoin. styrac. opt. aa ℥ß denuo expone igni, et si gratum colorem desideres adde lacc. pict. ʒj. sic mirabile

bile habebis balſamum in articulorum doloribus. viſcoſum vero recrementum, quod in articulis poſtea ſubſidet, & in tophos tractu temporis tranſit, duobus his exterminatur balſamis. Foliis ſiccis acutisque nicotianae ſuperfundenda aqua ♀ſata. Stet in leni digeſtione per ♂♀ tum adde benzoin. ſtyrac. liquid. aa ℥j ⚱ commun. ℔ij. bulliant, coque vſque dum ſapor & odor tabaci evanuerit. Balſamum hoc validiſſime viſcoſum attenuat humorem, poroſitates cutis reſerat, naturam adjuvat, attenuatum reſolvit: in *tinea capitis optimi eſt vſus & effectus*. Aliud quod quoque ſummum reſolvens, & nervoſarum partium corroborans ſequenti modo paratur: Repetitis vicibus verbena recens in ⚱ communi coquenda eſt, donec ⚱ virideſcat. cuilibet ℥j. adde ⚱ anis. ℈ß. &c. *volum*. 2. *cent*. 3. *obſ*. 33. *p*. 78.

Pareſis ex colica.

Dillenius dedit mixturam ex liq. C. C. ſuccinat. ♎ apoplect. Schrœderi & balſam. vitæ. tum pulvillos pro pulſibus vſitatos cum ▽ odoriferis, & balſam. cordial. Mynſ. &c. *L. C. cent*. 3, *obſ*. 39. *p*. 91.

Sternutationis creberrimæ remedium.

Lutum fornacum ✝ mixtum plantis pedum applicatum. *L. C. cent*. 3. *obſ*. 47. *p*. 104.

Hydro-

Hydrophobia.

Adhibebantur V. S. vesicatoria, bezoardica, aliaque remedia appropriata, & decantatum remedium ex cineribus 69. fluvialium, thure & gentiana confectum, cujus usu neminem unquam mortuum asserit Schenckius in obs. med. p. 856. *Veram nec in hoc, nec in multis aliis casibus fidem servavit. Cent.* 3. *obs.* 50. *p.* 111.

Haemorrhagia penis.

Adhibitis remediis acrimoniam temperantibus, absorbentibus, imprimis autem emulsionibus cum ⊕sis & alcalinis, acidas illas particulas ponticas, austeras, rosivas edulcorantibus, tonumque renum roborantibus fluxus cessavit. *Cent.* 3. *obs.* 51. *p.* 113.

Febris catharralis epidemica.

V. S. & purgantia omissa; vini abstinentia fuit necessaria, & laudem meruerunt infusa theiformia, veronicæ cum salvia, scordii etiam cum sambuco, prunella &c. accesserunt pulveres fixi absorbentes, diaphoretici, ♂les, in absentia catharri, ⊕si cum vehiculo ▽rum & syrup. convenientium, & essentia alcipharmicæ temperatæ, e. g. scordii cum pilulis ad noctem bezoardicis. *cent.* 3. *obs.* 58. *p.* 141.

Insignes

Insignes corticis peruviani virtutes.

Per aliquot viginti annos in febribus intermittentibus & continuis, corpore prius evacuato, præsertim in rheumatismis, cephalalgia inveterata, & arthritide, effectum laudabilem semper deprehendit, & ter de die cort. peruv. ℈j ʒʒ nativ. ℈ß ⊖ viperar. gr. iij. in vehiculo appropriato exhibuit Grimmius *cent.* 3. *obs.* 63. *p.* 145.

Epilepsia salivatione curata.

In viro contagio venereo infecto praemissis vniversalibus medicamenta antivenerea & antiepileptica nil profuere; salivatione autem plane restitutus fuit, & liber mansit ab omni deinceps insultu epileptico. *cent.* 3. *obs.* 94. *p.* 231.

Aqua calida fomentorum calidorum probatissimum Hippocr.

Vbi humiditate opus est ad fouendam partem, vtere spongia vel petiis in aqua calida modefactis: *sed fomentum linteo investiendum, vt vis illius plusculo sufficiat tempore permaneatque, atque simul ne halitus ad laborantis spiritum feratur*, ita monente Hippocrate. *L. C. cent.* 4. *obs.* 104. *p.* 248.

Mali ex ⊡ bufonis in oculum immissi cura.

Aliquot folia sedi majoris, aliquot plantaginis latifolio conquassat, succum exprimit,

primit, oculo immittit feliciſſimo ocyus effectu D. Staudigelius *cent.* 4. *obſ.* 107. *p.* 256. Idem in balneo ſedens ☐ bufonum inquinato varia gravia perpeſſus ſymptomata, converſus ad alexipharmaca, ſtatim ſumpſit portionem de orwietano cum ▽ deſtillata ex ſucco herb. C. B. dein ſpatiis interpoſitis de theriaca venet. *ibid. p.* 257.

Calculi veſicæ præſervatio, ne augeatur.

Primo aquam heleocatharcticam Scretæ, dein ſequentes pilulas hebdomadatim ad X & Xiij. deglutiendas exhibuit. ℞. Therebint. cypreæ cum ſucco citri aliquoties lotæ ℥iij. ſpec. lithontript. Nicol. ℥iß diagryd. roſat. ʒj. millep. ppt. ℈j. f. ex ʒj. pil. No. XL. d. inſpergantur ps. lycopodii. & dein mane infuſum ſorbillandum propinavit ex rad. chin. ſarſæparill. alth. bardan. ſcob. lign. ſaſſafr. lentiſc. herb. agrimon. virg. ⊙. millefol. fl. bellid. min. ſem. badean. fænicul. dauc. paſſul. maj. exac. cum quo infuſo ⊖ volat. ☍s. aromat. & eſſent. carminat. wed. ad gt. XXX propinavit & inceſſum balnei aq. dulc. cum decoct. malvaceo ſuaſit. M. Hoffmannus *cent.* 4. *obſ.* 110. *p.* 165.

Cachexia & tabes in puero.

Maxime in hoc & in aliis pro ſcopo aperiendi & humores corrigendi conducere

ducere visa est magnesia alba ⊕tri, & pulvis anticacheƈt. Ludov. cum lap. 69. & Xtal. ppt. mixtus, atque dum hæc non suffecerunt ad ☿rium diaphor. rite ptum quasi ad sacram anchoram confugit Thebesius *cent.* 4. *obs.* 134. *p.* 280.

Lithontriptiicum.

Inter remedia Lithontriptica in omnibus fere casibus effectum omni laude majorem præstitisse radicem pareiræbravæ cumprimis in substantia exhibitam testatur. Mayerus *cent.* 4. *obs.* 139, *p.* 317.

Febris catharralis remedia.

Muco debitis remediis ex rad. helen. Imperator. pimpinell. carlin. cet ac myrrh. & ⊖ ppto & pilulis ex gummatibus evacuato, fere per sudores ægri a febre hac liberantur, etiamsi nullo modo ad sudores cogantur. *cent.* 4. *obs.* 144. *p.* 332.

Cardialgia recidivans varia requisivit remedia.

Primo oppositum fuit vomitorium & carminativa. His non juvantibus pilulæ Beccheri ex balsam. & aperitivis. Recurrens abacta fuit ⊖ acidarum Eyrensium, cujus ℥vj in ℥iij. aquae omnem absolverunt paginam; redeunte paroxismo cum hæc non amplius profuerent, præmisso laxante rhabarbarino corticem peruvianum extra paroxismum, qui post pastum quotidie reverterbatur

tebatur cum effectu exhibuit, novum paroxiſmum cortex cascarillæ præ chinæ ſuſtulit. Recurrentem denuo paroxiſmum præfata cum tollere nequirent remedia, lenivit millefolii infuſum; iterum revertentem doloroſum paroxiſmum tandem ſuſtulit decoctum centaurii minoris. Klaunig *cent.* 4. *obſ.* 146. *p.* 338.

Icteri cura.

Cum nullo remedio cedere vellet aurigo lucium vivum per medium diſſectum & exenteratum ſcrobiculo cordis applicavit, & per diem geſtare juſſit, dein ℞am. ter in die dedit ℞. ſtercor. anſerin. ℥iß 🜄 ♀ſat. ℥iij. digerantur in arena per ♂♀. doſis ʒj. in 🜄 chelidon. Vincquedes *cent.* 4. *obſ.* 148. *p.* 342.

Luis Bovinæ remedia.

Multa experta fuere remedia, omnia vero incaſſum, ♁n. crudum cum ⊕ & ♀re exhibebant aliqui, Theriac. ☍ contra peſtem. contrajerv. abſint & ▽r. ſigillatam, multi farinam hordei, camphor. V. ſcordium. C. C. & ſimilia, pluries repetita VStio. & ſetacea fruſtranea fuere. Vſum graminis, ſonchi, cichor. C. B. & ſcorzoner. in decocto ſuaſit Lanzonus *cent.* 4. *obſ.* 151. *p.* 348.

Cura gravium in faucibus vlcerum.

℞. Mechoacan. gros. mod. incis. ʒiß. infunde per ♂♀ in vini alb. ℥iijß expreſſioni adde ſyr. roſar. comp. ℥iß. poſtea per

 octi-

octiduum bibit. ℞. rasar lign. guajac. ℥iij. sarsæpar. ℥iv putaminis nucum jugland. siccat. & psat. ℥vj. ♁ crudi in petia ligati ℥iv glyzer. rasæ ℥ij. coq. simul in aq. cœlestis ℔xxxxv ad consumptionem tertiæ partis. colat. S. dein ex iisdem f. decoctum secundarium pro potu ordinario; omni octiduo repetitum catharcticum; alteri dedit pil. spadan. No. vij pond. ℈iv. & pulv. ℞. cret. ℥iij. lap. 69. pt. ℥ß. corall. r. ℥ij. ♁. diaphor. C. C. phil. pt. aa ℥iß. m. f. ps. divid. in xvj. dos. de quibus omni mane & vesperi vnam propinavit. Vincquedes *cent.* 4. *obs.* 158. *p.* 363.

Corticis peruviani vires polychrestæ.

Certissimum & specificum existit antifebrile remedium, etiam in hectica ad sudores compescendos, ad subdolem febrem mitigandam, ad affectum hypochondriacum, & huic affinem hystericum egregie prodest; ad nimium mensium fluxum, & fluorem album, ad hæmopthysin, vomitum cruentum, & in genere ad omnes hæmorrhagias arcani instar commendatur, est quoque insigne anthelminticum; hoc vnicum & verissimum adjungit, corticem peruvianum pro experto & probatæ virtutis remedio specifico ad podagram merito esse laudandum G. Heldius *cent.* 4. *obs.* 170. *p.* 383.

Guttæ

Guttæ Anglicæ.

Destillantur ex ferico crudo, & non nunquam cum 🜀 cinamom. rectificantur, in deliquiis hystericis similibusque affectibus odoramenti loco inserviunt *vid. memoires de l'Academie Royale des sciences anno* 1700 *p.* 93. D. Bies pharmacopæus parisiensis vero sequentem suppeditat descriptionem: ℞. rasur. cran. hominis suspensi ℔v viperar. exsiccat. C. C. & ebor. aa ℔ij f. l. a. destillatio ex 🝪ta, dein frigefactis, fiat ⊖ volat. in 🜄 solutio filtretur. & separetur 🜀 inutile, dein iterum destilletur & cohobetur cum requisitis cautelis &c. dos. a gutt. viij. ad L. in affectibus soporosis, malignis, variolis, morbillis. *centur.* 4. *obs.* 174 *p.* 405.

Curatio Virginis lemis crystalliformibus afflictæ.

Interne suadebatur absorbentium vsus, adjunctis chalybeatis crudis cum diureticis e junipero, & ⊕sis alcalicis, subinde etiam 🜀 amigd. dulcium cochlear vnum aut alterum; maxima vero spes in 🜄sis ponebatur. Hinc decoctum rad. chin. sarsæparill. cum 🜄 simpl. parat. exterius vero vapores 🜄æ calidæ oculis per infundibulum excipi volebat. Cui addebatur ps. fabar. Caffee tostar. cum pre. sem. fænicul. & bacc. junip. saccul e cephal. ophthalmicis & nervinis parati, olim forma sicca impositi, nunc eadem 🜄 madefacti calide imponebantur,

excluso penitus per emplastrum leniens & simul aperiens externo aere vulneribus hostili; ne deplueret humor fusius ad oculos, facta per errhinum ex ▽ majoran. & ⊕l. alb. derivatio cet. & exoptatus inde fuit effectus. *vid. cent.* 4. *obs.* 177. *p.* 244.

Arcanum antipleuriticum.

Stercus caballi parti affectæ calide applicatum & cum hydromelle mixtum in forma cataplasmatis pleuriticorum est solatium. Dein ℞. sterc. equin. cum hydromel. mixt. exprimatur succus, de quo ℥iiß pro dosi dentur; cum vero id aliquibus nimis nauseosum esse videatur, sumitur stercus equi ejusdem ⊡ impraegnati q. pl. caute ex cucurbita destilletur, & rectificetur, & si exaltare animus, addatur rasur. lign. sassafr. & ascendit cum ∽ ⊖ volat. cujus dosis ʒß ad ʒj in succo taraxici recentur expressi, aut ꝶra flor. papav. bis terve de die exhibeatur. de Vincquedes *cent.* 4. *obs.* 178. *p.* 426.

Carcinomatis mammarum remedium.

∽ ex carne bufonum per retortam destillatus & rectificatus a ʒß ad ʒj. in aq. prophylactica Sylvii datus non solum perhibet remedium antipestilentiale, sed externo usu in mammarum cancro occulto, tumori linteum duplicatum hoc ∽ imbutum imponendo, multos juvisse testatur de Vincquedes. *L. C. obs.* 179. *p.* 427.

Affe-

Affectionis hypochondriacæ therapeia.

In flatulentiis & palpitatione cordis clysteres domestici ex lacte cum flor. chamom. ⁂ & ⊖ omnem absolverunt paginam, subinde substituit ⊖ anglic. ad aliquot drachmas cum ▽ fœnicul. & veronic. dilutum, quod egregie alvum movet. VSnem non nisi in hypochondriacis æstuantibus ad maniam tendentibus convenire deprehendit. Circa noctem cum fructu anodyna propinavit, sc. liquidum cum ℞a crocis cet. In eusarca sudori matutino assuetæ, pvis bezoard. sennerti ⊖CB. acuato contulerunt. In maxima anxietate & cordis palpitatione pulveres absorbentes cordiales, bezoard. cum ▽ meliss. borraginis similibusque in mixturas redacti egregie profuere; corticem quoque peruvianum in substantia periclitatus fuit, sed minus felici successu, in quodam vero paroxismos nocturnos patiente in forma decocti cum rad. cichor. & flor. cordial. in ▽ fontana parati, levamen attulit, sed non durans, deterius enim paroxismus recruduit. De acidulis ♂libus nihil singulare notavit; thermarum autem potus salubrior censetur. ita C. B. Behrens *cent.* 4. *obs.* 187. *p.* 445.

Constitutio catarrhalis epidemica.

Primo dedit mannam granatam in jure dissolutam ad ℥iij, dein pulv. specificos

in infuſo theæ. ℞. ſpec. diamargarit. frig. diatrag. frig. ♂ diaphor. aa ℈ß ſuccin. alb. pt. fl. ♀ a gr. iij. diſpenſetur in ʒplo. Aliquibus VSnem inſtituit propinando decoctum pectorale cum ſyr. de alth. Fern. de farfar. ac trochiſc. bechic. 🝪. amigd. dulc. cum ſacchar. cando, vel julap. violato. Puello quinquenni fere ſuffocato dedit ſyr. mann. ℥j. jalap. pſat. ℈j. hinc in jure diſſolut. ſpermat. cet. ʒj. & ad ſudorem. ℞. ſpec. diamarg. frig. ♂ diaphor. a ℈ß ps. marchion. ſuccin. alb. a gr. iij. fl. ♀ grj. ſacchar. perlat. gr. vj. m. diſpenſetur in ʒplo. dein cochleatim ſæpius propinavit. ℞. extract. helen. fumar. a ʒj. croc. auſtr. gr. v. 🜄 aſthmat. cerefol. a ℥iß ſyr. de hyſop. ℥ß m. ds. M. Gerbetius *in append. ad volum. 2. p. 29.*

Febris erratica ex anomalia aeris.

Curabatur ſi intermittens perſiſtebat pulv. cornach. diebus a febre liberis dato, & ⊖ febril. Mynſ. vna alterave hora ante paroxiſmum in 🜄 C. B. vel centaur. min. dato. Si qua in continuas degenerabat & aberant maculæ inſtituebatur VStio, & in uſum trahebatur pulv. pannon. r. de gemm. frig. C. C. phil. ♂ diaphor. arcan. 2pl. bezoard. min. & ſi diarrhæa urgebat. trochiſc. de 🜃r. ſigillat. vnicorn. foſſil. Si paroxiſmi vehementius invadebant, & periculum minabantur, mature cortice peruviano obviam itum.

itum. Ex quartanariis ſexagenarius ſequentium vſu convaluit. ℞. pil. ☿r. Schrœder. ʒß extract. gentian. cent. min. a. gr. jv. reſin. gialap. gr. v. cum ℞. ☿ri f. pil. No. ix. & ad V. S. ſalvatellæ atque ad gr. iij. ☿ emet. & ad continuatum vſum. ℞. eſſent. abſint. elix. propr. Paracels. ℞ ☿r. ⊖*c. aa ʒj dos. gt. xxx ex ▽ abſint. alii ſequentibus pulveribus. ℞. cort. peruv. ℈ij. ⊖*c. ♁nii diaphor. aa gr. vij. m. f. pulv. *id. ibid. p.* 37.

Diabetes cura.

Subinde data emulſio amigd. dulc. exhileratum quandoque os cochleare vini cydon. vel granatorum acidorum, quandoque granis ipſis granatorum, in cibo data mucilaginoſa & gelatinoſa, ac mane & veſperi electuarium. ℞. conſerv. roſar. r. ℥iij rad. ſymphit. ℥ij. ſpec. diatrag. frig. ℥ß corall. r. ppt. ▽ ſigillat. aa ʒj ſyr. cydon. qß. f. l. a. elect. Regio renum inuncta vngt. roſat. refriger. Galen. ſpina dorſi vngt. reſumptiv. *id. ibid. p.* 43.

Lapidis de goa ſuccedaneum.

℞. rad. mongos angelic. african. ſerpentar. virgin. contrajerv. a ʒj ps. e typhis cerv. Zwœlffer ℈iv. chel. 69. marin. corn. capr. bezoard. corn. alcis pt. a ʒß carnis. viperar. a ℈j. m. f. ps. lævigandus, cui adde gelatin. viperar. & vnicorn. ver. qß. vt inde formari poſſint globuli foliis ☉ obdu-

obducendi, ſiccandi, & ferro lævigandi M.F. Lochnerus *in append. volum.* 2. *p.* 87.

Quartanæ cura.

Præmiſſo digeſtivo & adminiſtrata VS. laxans, deinde ⊖na remedia & ſtomachica & loco cort. peruv. (qui febres ſæpe recurrere facit) ſequentes pulveres. ℞. cort. caſcarill. ʒiß; flor. ⊖*c. ʒß ☍ caryophil. gr jv. f. pulv. divid. in 4 part. æq. ds. fieber pulver. Reuſnerus *volum.* 3. *cent.* 5. *obſ.* 4. *p.* 22.

Podagræ ſolatium.

Podagricus a tribus annis quotidie cubitum iturus pediluvium ex ▽ ſimplici ſubtepida ſibi parari fecit, cui pedes per horam immerſit, pro neceſſitate ſemper novam ▽am affundendo calidiorem, vnde a podagra immunis vivit. Reuſnervs *cent.* 5. *obſ.* 5.

Noctambulo.

Talem ſanguineo - melancholicum curavit. ℞. ♀. emet. gr. jv. ps. lap. lazul. gr. viij. m. ds. ℞. ℞. ☽ ʒß. ds. 20 tropfen etliche mahl tags in betonien waſſer zu nehmen. Arcanum quoque 2plicatum in larga doſi cum ♃♃ nativ. ppt. dedit & tandem ℞. rad. hellebor. alb. cum liq. ▽r. fol. ♀r. vltimo commendavit pediluvia ex majoran. ſalv. ror. marin. & V Snem bis anno, quibus convaluit. *id. ibid. obſ.* 7. *p.* 24.

Gona-

Gonagræ inveteratæ cura.

℞. mpil. de ſuccin. Craton. ☿r. Querc. a. ℈ß reſin. guaiac. gr. vj. gialap. gr. v. 🜔 lign. ſaſſafr. gr. ij. ℞. ☿ qs. f. l. a. pil. No. xvj. deinde laconicum. ℞. herb. ſiterid. antirhini. cochl. ſalv. lavend. ſanicul. aa mj ♀ citrin. ⊕ aa ℥iiß ☿ crud. ℥iij. ⊖✳c. ℥j. baccar. laur. junip. a ℥vj. m. coq. in ▽ vaſe bene clauſo colat. menſur. iij affunde ſilicibus ignitis & excipiatur vapor, quod aliquoties repetatur. Interne dedit ℞. ♁nii ☿tam cum ♎ cochlear. & 🜔 lign. ſaſſafras maritatam, vltimato ſequens emplaſtrum genubus applicavit. ℞. laterum bene ignitorum & in ✝ extinctorum ℥iij minii ℥iiß ſapon. venet. ℥vj. camphor. in 🜔 petr. alb. ſolut. ℥ß 🜔 lumbric. ▽r. coct. qs. m. f. l. a. empl. genubus applicandum. *id. ibid. obſ.* 10. *p.* 26.

Alvi ſegnities.

Indefinitis remediis fatigata juvencula, nil melius experta eſt quam inſeſſus ex decocto agrimoniæ in cerevisia; & potu decocti malvæ. *volum.* 3. *cent.* 5. *obſ.* 17. *p.* 31.

Epicarpium antifebrile.

℞. Thuris in lacrimis ℥ij. croc. opt. gr. x. ⊖comm ℥ß fulig. ℥x vitell. ovor. rec. No. j. m. f. empl. pulſibus applicandum ante acceſſionem, nec removendum vsque ad finem febris. *cent.* 5. *obſ.* 39. *p.* 61.

Hydropis remedium.

Cæpas coctas manducandas, & eorum decoctum pro potu commendavit Lanzonus, vnde ☐ largiter fluxit & æger convaluit. *cent.* 5. *obs.* 40. *p.* 61.

Experta in Hæmorrhoidum dolore.

Lanzonus religiosum novit, qui balsam. ♀ in hoc affectu vtitur, fœminam, qui ☍ ovor, puellum, qui adipem ranarum, & piscatorem, qui cæpam sub cineribus coctam, judæum, qui sequens vnguentum adhibet. ℞. vngt. rosar. malvin. ℥j ☿ crud. ʒij ♀ vivi. ʒj croc. or. gr. v. m. f. in mortario plumbeo vnguentum. *cent.* 5. *obs.* 42. *p.* 62.

Singultus post potum acidularum.

℞. conserv. menth. ʒß elect. diascord. Fr. ʒj spec. diacret. Myns. ℈j Xstall ppt. ℈ß elæosachar. cort. ☉r. qs. f. bolus ante somnum sumendus. ℞. herb. menth. absint. fl. rosar. r. mic. pan. secalin. granor. junip. a mß cum vino & ✝ fiat cataplasma, regioni ventriculi applicandum prævia inunctione balsam. indic. & ☍ NM. M. Gerbezius *cent.* 5. *obs.* 46. *p.* 68.

Methodus curandi febres intermittentes.

Pridie paroxismi purgavit bis. 3. 4 etiam quinquies hac ptisana: ℞. fol. senn. S. S.

ʒiij

℥iij ⊖♀ ʒß fl. violar. & passul. min. aa. p. j stent per ♎ in infusione ▽ agrimon. vel borrag. m. f. potio. Vel his pilulis: ℞. extr. pil. ♀r. Schrœder ʒß extr. gentian. centaur. min. a. gr. jv resin. gialap. pineat. gr. v. misc. c. 🜍. ♀. f. pil. No. xj. reliquis diebus ℞. essent. absint. agrimon. elix. propr. Paracels. 🜍. ⊕. mart. aperit. ♎ ⊖✱c a ʒj m. dos. mane & vesperi qt. 30. ultimatim ℞. conserv. rosar. vel borrag. ℥ß vel etiam his omissis ℞. confect. alkerm. ʒij. cort. peruv. ℥iß ☿ diaphor. ʒiß arcan. 2pl. fl. ⊖✱c. ⊖ absint. cent. min. C. B. a ʒß m. cum condit. cort. citr. f. elect. cujus dosis die febrili post paroxismum ad castaneæ magnitudinem, tempore apyrexiæ bis de die cum vino absinthites vel ▽ CB. *id. ibid. p.* 69.

Hæmorrhagia gingivarum.

℞. conserv. rosar. antiq. ℥ß rad. tormentill. O usti. sangu. dracon. gumm. lacc. aa ʒß aloes succotrin. myrrh. r. 🜄r. ⊕l. dulc. a ℈j syr. fol. querc. mell. rosar. a qs. ds. pro usu externo. Porro ℞. ▽ plantag. ℥iij. 🜍 lap. hæmat. ʒiß syr. rosar. siccar. corall. r. a ℥ß m. cochleatim capiat. sedato sic sanguinis fluxu ℞. extr. antiscorbut. martis pomat. a ʒij solv. in ▽ tormentill. ℥iß adde Tr ☿nii ʒiij, de qua mixtura de die bis sumat guttas xxx in decocto lignorum, *cent.* 5. *obs.* 49. *p.* 72.

Pulvis antiasthmaticus.

℞. flor. ♃ ʒx myrrh. r. ʒij aloes succotrin. ʒiß croc. ʒß sacchar. fini ℥iij. d. pro dosi 2 ad 3 messerspitz voll. *id. ibid. p. 75.*

Antitodum arsenici.

🝆 amigd. dulc. ℥v, postea lac calidum copiosum cum ʒj theriac. Androm. propinavit cum euphoria. Mullerus *cent. 5. obs. 57. p. 76.*

Vulnus vaginæ vteri.

Consolidavit Mullerus balsamo ex 🝆 N. M. balsam. peruv. n. gumm. carann. sarcocoll. sangu. dracon. cet. *cent. 5. obs. 56. p. 88.*

In morbillis epidemicis diarrhœa & tussis.

℞. amigd. dulc. excortic. ℥ß sem. C. B. aquileg. ad ʒß f. cum 🜄 fumar. C. B. aa ℥ij cinamom. cydon. ℥ß emuls. adde pulv. pannon. r. carn. viper ʒʒ nativ. aa ʒj. syr. rosar. siccar. ℥j. m. capiat sæpius cochl. j. *cent 5. obs. 58. p. 90.*

Therapeia deglutitionis impeditæ.

Cl. Hellwich discussis omnibus caussis, cum corpus emaciatum esset, solis pil. balsam. Stahl. & de succin. craton. cum extracto cascarill. curam auspicatus est, dein decoct. ex rad. chin. & sarsæpar. modico sassafr.

ſaſſafr. guaiac. betonic. ſtæchad. ſalv. origan. &c. vt & liq. CC. ſuccinat. ⊖ vol. 🝉. Sylv. gargariſmate ex lign. ſanct. rad. pyrethr. caryophill. fol. ſalv. ror. marin. majoran. fl. beton. roſar. r. ſalv. cubeb. maſtich &c. decoctis, & cum melle anthoſato edulcoratis. Externe ſacculis ſiccis, deinceps linimento ex vngt. nervin. ♂to. balſ. paralyt. Mynſ. 🝉 N. M. expreſs. lumbricor. pingu. caſtor. cucuphis, balſamis, frictionibus &c. Alii Medici in conſilium vocati, nuchæ fonticulum inuri juſſerunt. pil. de ſuccin. craton. cum extr. marocoſtin. & ⊖ vol. ſuccin. commendabant, & præter præfata decocta, mixtur. ex ⊖ vol. 🝉 liq. CC. & ante cubitum pil. ex extract. pæon. ℈ij caſtor. ℈j gumm. ammoniac. ʒj pulv. Hannover. Marchion. epilept. aa ʒß ⊕ volat. ſuccin. ℈j opobalſam. veri ℈ß f. pil. mediocres, de quibus v nocturno tempore ſumendæ. gargariſmatibus addi volebant 🝉 camphora. modicum ~ ⊖✱c. Dr. Löw Pragenſis duplex ſuum *antiepilepticum* commendavit, ℞. raſur. ebor. ʒvj CC ℥iß vngul. alc. ℈ij viperar. venet. No. j. granor. cherm. No. x indantur ollæ mundæ, affundantur ▽ fontan. ℔iij f. gelatina cui confect. alkermes compl. ʒj addatur. *Alterum ſequens erat* ℞. gall. vet. depurat. & contus. pulmon. vitul. aa No. j carnis vituli macris concis. ℔ß raſur. CC. ℥ij ebor. ℥j vngul. alc. ℈ij raſ. chin. ſelect. ʒß ſarſæparill. ʒiij mac. ʒj croc. ℈ß

℈ß gr. v. herb. veron. epatic. nob. agrimon. pulmonar. chærefol a mij meliſſ. flor. borrag. bugloſſ. bellid. min. a mj. rad. cichor. ſylv. ℥ß pomor. de chin. cum cort. No ij ▽ fl. til. borrag. aa ℔ß indantur hæc omnia lagenæ ſtanneæ & coquatur per 6 horas in B. M. Alius medicus præſcripſit decoctum baccar. junip. cui jungi cupit lign. ſaſſafr. & fol. ror. marin. Inter externa laudat ſternutatoria, & vt pararetur ℞a caſtor. cum ♎ ceroſor. & ea per goſſypium omnes internæ oris partes colluerentur, ita tamen vt ante collutionem ore fumus maſtichis & fol. ror. marin. exciperetur. *D. Suttner* practicus Viennenſis ♎ ♀ comp. & ſpecific. cephal. M. cum ⊖ volat. ſuccin. proficuum fore cenſuit. *Pariſienſis item Æſcalapius* efficax remedium fore credidit *ſyrupum du vin Battu.* ℞. vini opt. Burgundiac. pint. j. ſacchar. regii. ℔j cinamom. caryophillor. aromat. N. M. a ℥j. m. coq. l. a. ad conſiſtentiam ſyrupi, de hoc ſyrupo cochlear. j. in ▽ calida diſſolvendum ſuaſit. *cent. 5. obſ. 59.*

Mictus cruentus.

Nunquam fefellit ſpem *D. Hellwich* equiſetum multiplici vſu in hoc affectu ſibi probatum, dedit hic ex hb. equiſet. millefol. lap. 69. pſat. cum conſerv. roſar. & ſyr. de alth. confectum electuarium. *Hanc patientem cum poſt mictum ſanguineum ſedatum,*

tuſſis

tussis enormis exciperet, obviam ivit decocto ex. rad. chin. sarsæparill. herb. heder. 🜄r. hypericon. virg. ☉r. ac syr. de alth. Fernel. *cent.* 5. *obs.* 60. *p.* 100.

Suppressionis urinæ cura.

Non juvante mixtura ex vino rhenano & succo limonum cum syr. de alth. Fernelii in ischuria alias probatissima, infusum cantharidum. *vid.* Bartholin. *cent.* 5. *Histor. anatom.* 82. ℞. ps. canthar. ℈j infundatur vin. rhenan. ℥iij stet in digestione per ☍ coletur per chartam emporeticam, de colato liquore cochlear vnum septem cochlearibus vini admiscetur & datur. *cent.* 5. *obs.* 62.

Antifebrile.

℞. cort. peruvian. ℈iv fl. ⊖✳c. ʒß diagrid. ♀rat. gr. xvj. vel hujus loco resin. gialap. gr. viij m. f. ps. divid. in 2 doses, quarum vna duodecim altera 2 horis ante paroxismum cum infuso theæ sumitur. hac methodo plurimas intermittentes feliciter sublatas narrat G. Klaunig. *cent.* 5 *obs.* 65. *p.* 110.

Medicamentum Antiarthriticum.

Medicus celeberrimus ex rad. aristoloch. chin. & cichor. concinnavit decoctum in articulorum morbis familiare; *Lipsiæ* venale fuit vinum adustum arthriticis & præservatione & curatione proficuum, quod

vnice

vnice ſtetit ex rad. ariſtoloch. rot. ♎ vini rhenani extractum, qualem quoque effectum a radicis hujus extracto in forma pil. ad gr. xv dato exſpectare licet. *cent.* 5. *obſ.* 66. *p.* 113.

Lacerta in ventriculo moleſtans, & expulſa.

Per inferiora clyſteres dulces & ſaccharati multum nutrientes ſunt injecti, per ſuperiora modo laxantia, rhabarbarina, aloetica, ☿alia, modo amaricantia putredini reſiſtentia ex abſint. tanacet. C. B. centaur. min. gentian. ſem. ſantonic. aloe, myrrh. &c. ſub varia forma fuere propinata, imo mithridatium cum ☿ dulci ſæpius fuit datum, quibus animal irritatum lacerta dictum vivum magnum, quatuor pedes longam caudam geſtans, per œſophagum aufugit. *cent* 5. *obſ.* 73. *p.* 127.

Colica.

Hanc variis corrigentibus, evacuantibus, demulcentibus, anodinis fruſtra tractatam, ſolamen optimum ab acidularum ♂lium Rœtſchenſium vſu percepiſſe ſcribit & differit Fackhius *cent.* 5. *obſ.* 75. *p.* 123.

Hydrops.

Poſt varia tentata & præpoſita remedia acidulæ Wickenſes cum inſigni effectu adhibitæ & potatæ fuerunt incipiendo a ℔j. ad ℔ij. ad ℔iij. addendo tamen ℥ß ♎ ⊖ coag-

coagulati pro majori penetratione &c. *cent.* 5. *obs.* 76. *p.* 137. *non semel ego aquarum mineralium potum in anasarca, leucophlegmatia, imo hydrope ascite præ omni crasso sic dicto diuretico decocto salutarem & [·] fluxum promoventem observavi; præ aliis se in hunc finem commendat in superiori archidiæcesi Trevenea prope Bimesbornum scaturiens fons principio elastico* -♁-*so & simul* ♂*li prægnans.* vid. Cohausen periculum physico-medicum de aquis medicatis Trevericis.

Calculus.

Post longum de calculi genesi discursum ad arenularum excretionem promovendam nullum aptius remedium, quam in Hispania scaturientes acidulas durvel credit A. Fackhius *cent.* 50. *obs.* 77. *p.* 142. idem *cum fundamento sentire licet, & multiplex me docuit experientia, de Acidulis Selteranis per Europam adeo celebribus, quæ tam curatorie quam prophylactice ad purgandos renes & vesicam a concrementis calculosis, & ad præpediendum concretionem Duelech methodice & copiose potæ egregii semper sunt effectus. Gloriosæ memoriæ eminentissimus Elector Treuirensis* FRANCISCVS GEORGIVS *ex comitibus de Schœnborn in primis Regiminis sui annis frequenter Nephritide calculosa calamitosissime vexatus fuit, hinc ejusdem tum temporis Archiater Carolus Philippus Bossard methodicum* ▽*æ Selteranæ potum sive curam*

suasit, quam Eminentissimus annue in vere cum singulari & tali quidem effectu repetiit, ut vix ab alio remedio majus solamen persenserit, observavit enim cum maxima euphoria renes elui, abstergi, sabulumque copiosissimum expelli. Cohausen.

Febris maligna.

Purgantia erant noxia, si vero saburra in ventriculo hærere præsumebatur, lene vomitorium ægros alleviabat, VSnis nulla erat vtilitas, in summe autem plethoricis, eam administrare jubebant indicationes, prævie autem dedit mixturam alexipharmacam ex ▽ scorzoner. prophylact. Sylv. syr. acetos. citr. C. C. phil. ☿n. diaphor. in senibus subinde scarificationem concessit. His præmissis curatio versabatur in bezoardicis. E. g. pulv. bezoard. Lud. Sennert. pannonic. r. spec. de hyacint. epilep. Marchion. ⊖ scord. ☿ diaphor. cum ⊕ camphor. & ʒʒrinis; volatilia sudorifera nocebant. In progressu morbi mixturæ temperatæ alexipharmacæ ex pulv. bezoard. mixtur. simpl. essent. scord. vna cum emulsione Cratoniana; vbi circa dies criticos natura languebat, hanc excitavit prioribus addendo diascord. Frac. syr. contrajerv. ℞ bezoard. ▽ scord. theriacal. liq. CC. succinat, aut ⊖ vol. CC. quæ intentio quoque acidulis promovebatur, & inter alia ▽ cordial. temper. totius citri, e typhis cervi,

con-

confortant. vſitat. cum confect. alkerm. de hyacint. pulv. cordial, ſpec. de gemm. frigid. analept. frig. Minderer. ſyr. rub. id. de ſucco citri. granat. ♎ ⊖ dulc. mixt. ſimpl. cet. externe topica confortantia analeptica theriacalia, pulſibus & ventriculi regioni applicata fuere; laudatur vſus & effectus piedra del colubro. cet. A. Fackhius *cent.* 5. *obſ.* 78. *p.* 143. *& ſeq.*

Ichoroſus hæmorrhoidum fluxus.

And. Fackhius poſt longam æthiologiam productæ ex hoc fluxu cachexiæ, ſequentibus ægrum reſtituit. ℞. diaphor. ♂l. Lud. ʒij extr. ſcolopendr. ſcrophul. ad ʒj ceruſſ. ♁nii antihect. Poter. aa ℈j ʒʒ ♁nii ʒß opobals. ver. qs. f. pil. de quibus 11 mane & veſperi dabantur ſuperbibendo ſerum lactis chinatum; hora dein ante menſam aut de opobals. ver. gt. x. aut. de balſam. Innocent. gt. xx in vehiculo convenienti. *cent.* 5. *obſ.* 79. *p.* 154.

Epiphora auris.

Capiti empl. de betonica impoſitum, & auri inſtillatus ex ▽ ♆. terebinthin. ſapon. alb. & tantillo ℞. benz. compoſitus liquor, quibus per 12 dies continuatum, imminuto ſtillicidio injectio mutata & facta ex ▽ ♆. cum eſſent. abſint. & melle roſat. externe ſacculi ex herb. hyſop. origan. & ſpec. pro cucupha impoſiti, & ſubinde data eccoprotica. *cent.* 5. *obſ.* 80.

Surditatis remedium.

℞. ſapon. alb. concis. ℥j terebint. venet. ℥ß ▽ nivis. ℥viij m. l. a. ſolutis adde 🜂 benz ʒij m. aliquando temperare ſolet 🝆 amigd. dulc. G. Dethardingius *cent.* 5 *obſ.* 81. *p.* 156.

Tympanitidis cura.

Cl. Laur. Heiſterus duplicem morbi hujus cauſam ſtatuit & probat, nunc enim aer occluſus aut flatus in cavo abdominis, & tum acu paracentica vulgo *Trocar* aerem educi poſſe credit, nunc in inteſtinis ob eorum paralyſin, & tum non niſi medicamentis nervinis, antiſpaſticis ſanabilis eſſe cenſetur. *cent.* 5. *obſ.* 84. *p.* 163.

Enormis hæmopthyſis curatio.

VSnem in talo inſtituit. dein ℞. ▽ plantag. ℥ij fœnicul. ℥j ⚹ ʒij ſangu. drac. ℈j laud. op. gr. ij ſyr. myrtin. ʒj m. 4ter fuit repetita, hypochondrium ſiniſtrum & ſpinam dorſi unxit ℞. vngt. infrigid. comitis a ℥j mucilag. cydon. ʒij ⏀ depur. ℈ij m. d. dein epithema ad thoracem ℞. ⏀ depurat. ʒiß ▽ ſpermat. ranar. plantag. 🜊 roſac. a ℥ij m. ds. umſchlag. dein electuarium ℞. conſerv. roſar. r. ℥j miv. cydon. ʒvj pulv. rad. coſolid. vtriusque ʒij ſem. portulac. papav. alb. maſtich. bol. armen. tragacant. a ℈iß ſyr. de ſymphit. qs. ds. lattwerg.

quibus

quibus cum ſanguis ſtetit, ad ulterius reſolvendum &c. ℞. ▽ ſcabios. fœnicul aa ℥ij ſperm. cet. ℈ij loch. ſan. ℥iß m. d. s. dein decoctum: ℞. fol. marub. alb. trifol. fibr. veronic. chærefol. ſalv. aa mß fl. bellid. papav. rh. aa pj ſem. fœnicul. ℥iß rad. chin. ℥ß liquir. ℥j raſur. CC. ℥j ficuum No. Vj m. colat. ℔j edulcoretur melle roſaceo, punctulæ lateris inunctæ: ℞. vngt. de alth. rubr. potab. a ℥ß ☍ chamom. ℥iij ſperm. cet. ℥iß mds. ſalbe. cumque levior adhuc remaneret tuſſis ℞. conſerv. alth. tuſſilag. capill. ♀ a ℥ß ſpec. diapenid. ℥iß extract. papav. tuſſilag aa ℈j loch de pulmon. vulp. ℥ß ſyr. de hyſop. q. s. m. d. s. Behrens *centur.* 5. *obſ.* 93. *p.* 173.

Liquor vulnerarius.

℞. herb. betonic. chærefol. pimpinell. pyrol. ſed. maj. plantag. fol. tenell. querc. ex his recentibus ſuccus exprimatur. ℞. ſucc. hujus q. pl. ✛ vini optimi tantundem. ℔j hujus liquoris adde ⊖ gemm. ℥j digerantur vitro bene clauſo per octiduum in ∴ tum ſuperfundantur denuo herbis ſub expreſſione remanentibus, ♌ lento △ ex B. M. alii ſuperioribus herbis adhuc addunt rorell. ſanicul. verbaſc. Uſus quoque internus hujus liquoris eſt a gt. 30 ad 60 in hæmorrhagiis, &c. *cent.* 6. *obſ.* 17. *p.* 207.

Luxatio femoris.

Frustra tentata repositione methodo Hildani *cent. 6. obs. ult.* emplastris adstringentibus, fasciis, spleniisque femur munitum, & pro posse ad situm naturalem reductum. Interne data traumatica absorbentia interjectis eccoproticis, & ægra restituta fuit. *cent. 6. obs. 20. p. 219.*

Febris pestilentialis therapeia.

Hanc C. H. Erndl. sequentibus instituit; sub primum insultum dedit vomitorium ex arcan. 2pl. cum ♀ emet. admixta semper camphora. VSnem nunquam administravit. Bubonibus applicabantur cataplasmata & emplastra emollientia, carbunculis scarificatio & separantia; post vomitorium data sudorifera potentiora, inter alexipharmaca prævalebant: diascord. Fr. theriac. Androm. non ad ℥j sed ad ℥iij imo ℥ß una præscripta ⊖ vol. CC. & camphora acuata cum acidis loco vehiculi. Ita ægro ex insomniis modo deliranti, Bubonibus infecto &c. cum summa eupathia dedit mixturam ex diascord. ʒvj theriac. venet. ℥iij ⊖ vol. CC. ʒß camphor. ℈ß addito + bezoard. & ▽ conveniente pro 3bus dosibus intra 6 horas sumendis; furore morbi his cicurato interposuit reficientia, diaphoret. ex viperin succ. citr. vel + confect. alkerm. syr. rub. id. vel etiam ℞ bezoard. camphor. ℞r. ♁n. cum ⊖ volat ol. & essent. viper.

viper. (ubi aderant hæmorrhag. petech. vel purpur. nocebant therical. opiat.) pro potu ordinano serviebat decoctum tenuissimum acetos. & scorzoner. cum rasur. lign. santal. r. in comatosis acidula & ♃ ⊖✱ volat. adhibita fuere. concurrente diarrhœa mithridat. cum pulv. panonic. mastich. ▽r. catech. in bolos mixtum. Vbi petechiæ & purpura opiatis interdicebant myrrh. & ♁n. \Ra item liq: CC. succinat. & mixt. simpl. vel per se vel cum diaphoreticis fixis mista. *centur.* 6. *obs.* 30. *p.* 255.

Balsamus catholicus Burrhi.

℞. axung. human. ursi, ursæ a ℥ij viperar. ℥j balsam. peruv. ℥ß zibet. mosch. aa ʒj storac. liquid. calamit. opobalsam. ver. a ℥j ⚭ olivar. rec. ℥iv ⚭ laurin. ʒij jasmin. lavendul. anth. rut. spic. nard. maj. aa ℞t. ℥ß ⚭ cinam. ℈ß caryophil. ℈j N. M. expr. ℥ß terebint. ℈j hypericon. ℥ß gumm. arabic. elect. galban. oliban. myrrh. r. a ℥ß elem. ℥ß sangu. dracon. ʒij colophon. ℥ß ceræ virgin. ℥ij resin. ℥ß m. f. l. a. balsam. dosis 2 vel 3 grana in ovo sorbili, vino, conserva rosar. præmisso laxante, exceptis saltem morbis contagiosis. pro usu externo omnia balsama superare creditur. *cent.* 6. *obs.* 31 *p.* 258.

Antifebrile.

℞. ♁n. crud. ℥ß cort. chin. ʒiij. pulverisat. m. cum s. q. syr. CB. cogantur in massam pilu-

pilularem, arcanum est in omni febre intermittente & continua dosis est drachmarum duarum, unde formentur quinque pilulæ. *cent. 6. obs.* 40. *p.* 281. NB. *ratione doseos error videtur intervenisse typographicus, cum ad sesqui uncias ♁nii sumantur tres drachmæ corticis peruviani (forte ʒiß ♁nii putavit) experientia quidem constat ♁n. crudum non esse venenum, sed quoque absque periculo in substantia etiam larga dosi dari posse, verum pondere & soliditate irresolubili lædere & ventriculum gravare, certum est. Errorem porro evincere videtur, quod pro vomitorio eadem observatione octo grana ♀ emetic. præscribantur, quod in gratiam medicinæ tyronum notare & monere volui, ne observata legentes cæce sequantur, formulasque exscribant, sed cautius procedant, addiscant, examinentque an non fortassis error intervenerit typographicus; cum e. g. unicum quasi punctum drachmam per notas signatam duntaxat distinguat ab uncia.* ʒj. ℥j.

Antihydropicum expertum.

℞. rad. 5. aperient. a ℥j. asar. gialap. mechocan. a ʒiß hellebor. n. ʒvj fol. senn. or. ℥j herb. chamædr. polymontan. ceterach. scolopendr. C. B. agrimon. a mj virg. ☉r. miij santal. citrin. sassafr. a ʒij baccar. heder. arborescent. junip. a ℥j cort. citr. ☉r. aa ʒiij sem. anis. fænicul a ʒij incis & contus. infund. cerevis font. ℔. Lij post macera-

cerationem mane & vesperi detur haustus. *cent.* 6. *obs.* 41. *p.* 282.

Hypercatharsis ex masticatione baccarum Mezerei.

Auxilium suggesserunt emulsiones ex amigd. dulc. sem. 4 frigid. maj. & papav. alb. cum ▽ hord. cerasor. n. flor. til. paratæ, decocta epicerastica diascord. Frac. similiaque opiata, & absorbentia ▽rea alcalina. *cent.* 6. *obs.* 46. *p.* 258.

⊕lum cancri euporistum.

Ad depascens faciei carcinoma omnibus in & externis frustra adhibitis ⊕lum cœruleum nunc solitarie nunc cum ꝏ oliv. in unguentum redactum, non modo progressum inhibuit, sed quoque consolidationem promovit *cent.* 6. *obs.* 59.

Luis venereæ therapeia empirica.

Miles frustra aliis tentatis *viridis æris* usu interno feliciter curatus fuit, cujus adhibendi methodus est sequens. ℞. virid. æris, ⊕li viridis & cœrulei aa quantum tres cultri cuspides capiunt, coq. in vini rubr. ℥xiiij vel xv ad consumptionem 2 digitorum, decantetur sensim liquor, dosis mane & vesperi cochlear. iij. inungantur simul articuli brachii, manus &c. ungt. ex tribus superioribus ingredientibus cum axungia porcina facto, bibendo simul decoctum ex cortic. querc. rad. rub. (*Brombeer*)

ſive idæi (Himbeer) & herb. agrimon. exulceratæ forte inde fauces inungantur limento ex tribus ſuperioribus cum melle. *cent.* 6. *obſ.* 50. *p.* 303.

Molæ ſuſpicio.

Hoyerus eliminandi fine ordinavit mixturam ex maſs. pil. Beccher ℥ij ▽ puleg. menth. meliſſ. ſolut. 2 ad 3. cochlear. de die per octiduum ſumendam, cum eſſent. carminat. & millefol. aa. ad 36 gutt. &c. vid. *cent.* 6. *obſ.* 74. *p.* 334.

Hydropis & hydroceles felix cura.

Internis digeſtivis ⊖nis diureticis ex ☿ ⊕lat. ⊕ Xſtall. ☿niat. conch. ppt. ♂ diaphor. cum carminativis eſſentiis ex rad. ari helen. pimpinell. alb. angelic. vincetoxic. imperator. lapath. acut. herb. tanacet. & ſcord. cum eſſent. ſuccin. præmiſſis aliquot doſib. mpil. Beccher. cum ☿ dulc. mixt. & tandem dictis pulv. gr. iij pulv. bufonum per aliquot dies adjunxit. Interea cataplaſma ex ſtercore vaccino calide circa pedes & ſcrotum applicavit cum euphoria Hoyerus *cent.* 6. *obſ.* 77. *p.* 336. Decipitur *bujus obſeruationis author, cum in paucis granis pulv. bufonis totius effectus ponit ſucceſſum, in aliquibus hydropicis me hunc pulverem, primo caute & timide in paucis granis, dein largius a* ℈j *ad* ʒß *pro doſi, dediſſe recordor, ſed nullius neque per diureſin, neque alterius effectus memini* &c. Cohauſen.

Hydrops

Hydrops ascites fortiore hydragogo curata.

Variis præparantibus pil. Beccher ℞. ♁nii essent. amaris, hydragoga & phlegmagoga lenia nil effecerunt, consilio alieno decoctum fol. arid. ebuli ter de die ad mensuram dimidiam bibit ægra hydropica, unde ἄνω καὶ κάτω cum euphoria purgata, convaluit. *cent.* 6. *obs.* 78. *p.* 338.

Phthisis.

In consummatis phthisico hecticis cum singulari euphoria Dnus Hoyerus propinavit decoctum radicis cichorii in lacte omni mane ad ℥ij bibendum, æstu febrili remittente dedit essent. alexiph. Stahl. 20. ad 25 guttas, cum diæta eupepta, & emuls. ex ▽ chærefol. fœnic. hysop. plantag. pyrol. scord. & veronic. vinos. cum sem. papav. alb. & amigd. dulc. speciebus pectoralibus antiphthisicis pro vehiculo essentiæ adjectis. *cent.* 6. *obs.* 79. *p.* 339.

Radicis aristolochiæ clematitidis vis antipodagrica.

De hac paratur essentia. ℞. rad. aristoloch long (die dünneste nnd längste, die dicken sind nichts nutz) ℥ij infunde in ♌ frument. ℔iij digere. dosis cochlearia 2 quotidie in lecto per duos menses, postea hebdomadatim per annum, qua methodo se podagricos phlegmaticos præservatos fuisse

testatur

testatur *Brunnerus*. Alii compositam essent. laudant. ℞. rad. Aristoloch. clematid. ℥j baccar. junip. virid. cum turionibus mj caryophil. aromat. cinamom. acut a ℥ij 🜂 vini rectificat. mens. j. ingruentibus doloribus podagricis per triduum sumitur mane cochlear unum, si quis præservative novilunio instante ℥ß pro dosi sumat, stupendum experietur effectum. Heldius *cent*. 6. *obs*. 86. *p*. 364.

Chlorosis.

℞. Hs. meliss. puleg. ror. marin. aa mj. menth. mß sacchar. albiss. limat. chalyb. finiss. ad ℥ij flav. cort. ☉ citr. rhabarb. elect. a ℥ß cost. arab. ver. cinamom. acut. aa ʒiij mac. cariophil. aromat. a ʒiß croc. austr. ʒj ⊖ absint. C. B. aa ʒij incis. contus. affunde ▽ meliss. sine vino vini alb. opt. a mens. j. vel ℔ij stent in digestione per 🜂 md. s. morgens und nachmittags ein weinglas voll zu nehmen. Simul post prandium & cœnam de mixt. ex elix. aperitiv. Claud. cum ⊖ volat. ℺s & 🜂 castor. Londin. compos. pro dosi 60 guttæ in vino. vid. *cent*. 6. *obs*. 88. *p*. 376.

Chlorosis & fluor albus.

℞. mpil. fœtid. maj. ℈j extr. trifol. fibr. arthemis. a gr. v hellebor. r. trochisc. alhand. a ℈ß gumm. ammoniac ℈j resin. gialap. gr. xv. ℺ anth. gt. iij. m. f. pil. gr. j pond. inspergantur pulv. ℥℥ nat. qs. ds.

alle

alle 8 tage 15 stück zu nehmen. ℞. chalyb. crud. subtiliss. psat. ℨiij rad. aron. ℨj lap. 69. ppt ℈ij ⊖ arthemis CB. a ℈j cass. lign. ℨß cinamom. ℈j sacchar, ℨvj m. f. pulv. d. s. alle morgen und nachmittags 2 messerspitzen ℞. essent. myrrh. ℨiß ℞ ♂tis pomat. ℨvj ds. 2mahl tags allemahl 40 tropfen. *ibid. p.* 378.

Febrium putridarum & malignarum therapeia.

Omnia cathartica & emetica etiam in principio data nocent, nisi saburra in stomacho latens forte nauseam excitet, & tum lene vomitorium ex infuso rad. hipecac. usum sed rarius habet; clysteres interim per totum morbi decursum ad eluenda intestina laudantur. Ad æstum temperandum & motum compescendum VS. non convenit, sed potius extrinseca laudantur fronti, temporibus, carpis, plantis applicanda pulpa cucurbitæ vel citrulli fol. semper vivi major. plantag. bursæ pastor. anagallid. fœminæ cum + contus. aut amylum cum ovorum albumine &c. frictiones, cucurbitulorum, vesicatoriorum applicationes, quin suppositoriorum damnantur (*viderat author captivos allii spicam in anum intrusisse, vt consulto febricitarent, quid ergo in acutis a suppositoriis expectandum*) cardiaca temperata odorata, ut flor. tunic. jasmin. julap. & conserv. aq. totius citri non contemnun-

temnuntur, ⊖ volat. ☍ acri aromatico gaudentia nocent. crustacea, testacea ▽r. absorbentia fixa, nullius effectus esse, & stomachum, intestinaque duntaxat gravare perhibentur. Potus sufficiens ad lubitum necessarius est, quo autem simplicior eo naturalior & salubrior, vt ▽ e fonte puriore ac destillata ex lactuca, endivia, borragine, acetosa & sero lactis; decocta magis gravant; pro deliciis tamen subinde conceduntur julepi aciduli multa aqua diluti, inter quos syr. acetos. ribium acetosit. citr. ⊙r. granat. et cerasor. acid. excellunt, ubi somnus conciliandus emulsiones ex sem. 4 frig. maj. papav. alb. cum ▽ fl. rhæad. & syr. lactucæ propinare licet; potus conceditur in tanta copia, quantum stomachus absque gravamine acceptat, non gelidus, sed tepidus, ne diaphoresis præpediatur &c. *cent. 6. obs. 93. p. 392. & seq.*

Febrium tertianarum rebellium & grassantium facile in lentas degenerantium felix therapeia.

M. Gerbecius primo corpus bis ter vel quater pro cacochymiæ ratione pridie paroxismi purgavit. ℞. fol. senn. s. s. ℥iij ⊖ ♀r. ʒß fl. violar. ♂lium passul. min. a ℈j. f. per ℘ infusio in s. q. ▽ agrimon. vel borrag. vel ▽ communis, vel etiam in jure pulli d. colat. ℥iv mane. vel talibus pilulis. ℞. pil. ♀r. Schrœder. ʒß extr. gentian. centaur. min.

min. a gr. jv. resin. gialap. pin. gr. v vel vij m. f. pil. No. jx. intermediis diebus fiat humorum digestio & obstructionum reseratio: ℞. essent. absint. agrimon. elix. propr. Paracels. 🜍 ♀r. ♂. aperitiv. ♎ ⊖✱c. a ʒj m. dos. mane & vesperi gutt. xxx. ℞. pulv. patrum ℥iß confection. alkerm. ℈j ☿ diaphor. ʒiß arcan. 2pl. ⊖ absint. cent. min. CB. ammoniac. a ʒß m. cum condit. cort. citr. f. elect. molle. dosis diebus apyrexias mane & vesperi ad castaneæ magnitudinem. superbibendo ▽. C. B. vel vini haustum. *volum 3. in appendice p. 6.*

Tumor pedum post febres.

Tumor pedum & corporis immersione in aquam fimi & potu decocti centaurii minoris detumuerunt. *ibid.*

Hepatis puncturæ cum febre acuta.

Præmisso clystere & sanguinis missione ex basilica dextri brachii. ℞. spec. de gemm. frigid. diatragac. frig. ☿ diaphor. lap. 69. a gr. v. ⦶ perlat. gr. iij. m. f. ps. præmissa inunctione ungt. de alth. anod. & 🝆 violar. superpositum cataplasma. ℞. herb. malv. alth. fl. melilot. rosar. r. a mj herb. hyosciam. mß farin. sem. lin. fœnugræci. a. ℥j m. decoquantur in lacte. *ibid. p. 9.*

Dysuria.

Cum nulla adesset calculi suspicio, applicatis 4 clysteribus, inunctionibus & cata-

cataplasmate ex parietaria & ab extra dolenti regioni theriacam ♏ scorpion. mixt. data fuit ℥j rad. pareirae bravae in vino cum sperato & prompto effectu. *ibid.*

Arthritidis medela.

℞. elect. caryocostin. ʒiij spec. diaterebint. Myns. ʒj m. c. sacch. f. bolus. Ex pedis ischiatica sanguinis ℥v extractae, & quotidie ad pulv. seq. specific. sudavit. ℞. pulv. Marchion. oss. microcosm. ♁ diaphor aa ℈ß ♃♃ nativ. gr. iij m. f. pulv. qui mane sumatur ex decocto lign. sassafr. visc. quercin. & rad. liquir. vesperi ex aq. betonic. *ibid. p.* 10.

Phthises curatae.

Duae mulieres omnibus aliis frustra tentatis omni mane sumpserunt succi plantag. recenter expressi per octiduum cochlear unum, dein per mensem duo cochlearia, elixir propriet. autem semel aut bis de die, ac convaluerunt. *volum.* 4. *cent.* 7. *obs.* 10.

Alvi gravis obstructio.

Ex defectu remediorum & instrumenti nicotianae decoctum ex lacte praeparatum cum linteis duplicatis calide fuit applicatum, interne propinato ☿ dulc. cum gialappae pulv.; unde ocyus alvus soluta. *volum.* 4. *cent.* 7. *obs.* 19. *p.* 47.

Scabiei humidæ chronicæ remedium.

Vaccæ ſtercus 🜄 repetitis vicibus probe extrahitur, indies cochleatim propinatur, & patiens integræ reſtituitur ſanitati. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 22. *p* 49.

Spaſmus periodicus muſculorum cervicis.

Variis antiſpaſticis in & externis ſub variis formis, etiam thermis, fruſtra tentatis, Cl. Zwingerus ſequenti modo curam auſpicatus fuit. *primum* dedit pilulas purgantes. ℞. mpil. e ſuccin. Craton. vel marocoſtin. ℈j ♃ ♁n. ☿ dulc. aa ℈ß magiſt. gialap. gr. iij 🜍 deſtillati ror. mar. qs. f. pil. No. xv ds. *dein.* ℞. 🜂 caſtor. cum ♎ ⊖✱c. parat. ʒiß guttar. Anglic. ʒiiß m. d. s. quotidie bis 25 gutt. in 🜄 fl. til. & pæon. ſumantur, ſuperbibendo herbarum infuſum. ℞. fol. theæ opt. ʒiij betonic. ʒiiß meliſſ. chamædr. a ʒj fl. anth. ſalv. primul. ver. a ʒß m. ds. *extus ſequens pulvis fumalis:* ℞. rad. ir. flor. fol. ſolan. bacciſ. aa ʒß fol. meliſſ. origan. puleg. fl. chamomill. ſambuc. aa ʒij Thur. maſc, ſtorac. calam. ſuccin. flav. raſur. lign. junip. aa ʒß ſem. fænicul. carui a ʒij m. f. pulv. groſſ. prunis injiciatur, & linteis hoc fumo imbutis cervix fricetur, & imponatur pellis catti ſylveſtris & cum in juventute fumum ſubinde ceperit tabaci, ſeq. ℞. fol. tabac. opt. ʒiß betonic. ſalv. majoran. meliſſ. origani. aa ʒij ſem. fænicul. coriandr. a

ʒiiß cinamom. opt. N. M. aa ℈iv m. ds. species zum rauchtaback. *volum.* 4. *cent.* 7. *obs.* 27. *p.* 69.

Hemicrania chronica.

Frustra sumptis alterantibus, resolventibus, anodinis, applicatis vesicatoriis, seminis fæniculi accensi fumum e fistula tabacaria frequenter hausit & convaluit 27 annorum juvenis. *cent.* 7. *obs.* 28.

Calculi remedium.

Puluis testarum cochlearum subtilis sæpius a ʒß ad ʒj in vehiculo commodo sumptus. *cent.* 7. *obs.* 33. *p.* 80.

Dolor nephriticus acerbissimus.

Balneum ex emollientibus & paregoricis parari, enema ex iisdem & carminativis cum colocyntide in petia ligata addita therebintina cum vitello ovi, nec non ☍ amigd. dulc. & scorpionum concinnatum ægro infundi, & ☍ lini purissimum cum vino hispanico propinari cum successu curavit Dillenius *volum.* 4. *cent.* 7. *obs.* 49. *p.* 93.

Omphaloceles cura sympathetica.

Ovum e nido depromendum crudum et calidum prout a gallina venit, sorbillandum, evacuata teste ⊡na ægri replenda & in camino suspendenda; prout ⊡ siccata, hernia secedet. *id. ibid. obs.* 51. *p.* 95. *cent.* 7.

Arthri-

Arthritis hæmorrhoidalis.

VS in talo pedis ſat larga, balneum vaporoſum, veſicatoria in brachiis, & ♎ theriac. camphar. externe, interne vero diaphoretica, refrigerantia, ♃♃na & anodina malum curarunt. *cent.* 7. *obſ.* 53.

Stranguria hæmorrhoidalis.

Sprögelius dedit leniſſimum purgans ex ☿ dulc. gran. v. cum s. q. conſerv. roſar. per ſingulos tres dies tribus vel quatuor vicibus reiteratum, interpoſita ſola ℞a ♂tis cum vino malvatico facta. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 67. *p.* 161.

Hæmorrhagia faucium.

Cum prope uvulam inſtar rivuli ſanguis profluere obſervaretur, ſiphone ita accommodata, ut appellere potuerit, injecta aqua alumine gravida fluxum inhibuit. *cent.* 7. *obſ.* 73. *p.* 178.

Pernionum exulceratorum cura.

Ubi in membris frigore affectis, tumores cum rubedine, dolore, æſtu, in ulcera erumpunt ſordida, chronica, ibi cinis de muribus combuſtis, ſi in ulcera hæc ſedulo inferatur, brevi hæc ſine recidiva perſanantur. Pezoldtus. *volum.* 4. *cent.* 7. *obſ.* 80. *p.* 195.

Hæmorrhoides cœcæ dolentes.

G*erbezius* in ſe ipſo expertus eſt, quod ſingularis effectus ſit ſuffitus terebin-

thinæ ano exceptus, applicatio unguenti albi camphorati, & pulvis cochlearum, ostrearum calcinatarum, nec non potus decocti rad. & herb. scrophular. & chelidon. min. & ad alvum laxam servandam prun. laxativ. *Alius hæmorrhoidarius* optimum levamen sensit a cerussa alba pulverisata & per ♂ in + macerata & mane abjecto + cum ☿ olivarum in ungt. redacta. *Etiam* cæpa assa, & sacculi paregorici ex herb. & flor. linar. verbasc. hyosciam. farin. sem. lini fænugræci & psillii in lacte decocti & applicati solatio fuerunt. *cent*. 8. *obs*. 4. *p*. 257.

Febris octana & sextana.

Hanc Lanzonus curavit sola chinæ chinæ exhibitione iterata per plures dies, die paroxismi bis dando in vino malvatico, *cent*. 8. *obs*. 10. *p*. 265.

Icterus.

V. *Riedlinus* prævio laxante electuarium ♂tum semper cum fructu præscripsit, & ♂tem crudum tum ad icterum tum ad morbum virginium præprimis commendat. *cent*. 8. *obs*. 26. *p*. 293.

Arthritis & spasmus musculi psoas &c.

Ad repurgandum datum fuit emeticum ex rad. hypec. cum ⊕ & injecti clysteres; dein sequens decoctum. ℞. rad. sarsæparill. chin. aa ℥j bardan. gramin. a ℥ß polypod. hermodactil. aa ℥iij visc. quern. santal.

ſantal. citrin. a ℥ij ſem. cochlear. anis. a ℥j m. coq. in 🜄 font. ℔iv. colat. adde julep. roſac. ℥ß cum hoc decocto ſumebantur liq. CC. ſuccin. 🝭 ⊖ ♀ aa gt. xv. ingruentes veſperi dolores demulcebant pilulæ. ℞. cort. chin. chin. elect. ℥j lumbric. 🜄r. ungul. alcis ℥℥ nativ. ♂n. aa ℥ß ſuccin. alb. ppt. myrrh. croc. a ℈j cum gumm. tragac. in 🜄 roſar. ſolut. f. pil. ex ℥j No. xL. ds. pro doſi xxv. addito ſubinde maſſ. pil. de cynogl. caſtor. aa gr. j. Externe emplaſtrum ſaponatum Barbette non nihil immutatum profuit. ℞. minii, ceruſſ. ſapon. venet. a ℥x 🝆 oliv. ℔ij. axung. porc. ℥j opii in 🜊 ſolut. ℥ß coq. l. a. addendo pro colore excitando, minii ℥vj m. f. l. a. empl. nec minoris efficaciæ fuit ſequens: ℞. 🝆 oliv. ℥vj ceruſſ. alb. ℥v coq. △ lento probe agitando, adde ceræ alb. ℥iiß therebint. ℥iij maſtich. oliban. aa ℥iß camphor. ℥iij m. f. l. a. empl. paregoricum, ad hæc virtutem præſtabat ceratum in actis haffnienſibus *vol.* 3. & 4. *obſ.* 9. *p.* 14. deſcriptum. cui tamen radix bryoniae raſpata & impoſita palmam præripuit. Poſt. dolores balneum 🜄 dulc. cum ſaponis vulg. quantitate in ea ſoluti, & rad. leviſtic. valerian. majoran. ariſtolog. long. clemat. herb. ſabin. meliſſ. arthemis. lavend. origan. matricar. flor. chamom. rom. ſambuc. calend. baccar. laur. junip. ſem. urtic. vulg. & cumin. incoctis. *volum.* 4. *cent.* 8. *obſ.* 28. *p.* 198.

Contuſio verticis & thoracis.

M. Hoffmannus in brachio VS. inſtituit, dedit decoctum traumaticum ex rad. tuſſilag. enul. aa ℥ß liquir. ir. flor. a ℥ij herb. veronic. ſcabioſ. hyſop. fl. bellid. min. aa mß. fl. papav. rh. p. ij. ſem. fœnicul. ℥j caric. ping. No. iij. paſſul. minor. ſacchar. cand. r. a ℥iij. in ſ. q. ▽ hord. decoq. cui tuſſi & diſpnœa urgente ſubſtituit ſpec. decoct. pector. Auguſt. ℥j C. C. raſpat. rad. liquir. rub. tinct. chin. ſcob. lign. ſaſſafr. aa ℥iij herb. ſcabioſ. cherefol. a mß fl. papav. rh. p. ij. paſſul. min. ℥ß cum aq. decoct. *viribus proſpiciebat* ▽ confort. Auguſtan. pulv. Marchion. angl. cantian. ſpecif. ceph. M. ♁ diaph. ſpermat. cet. ſpec. diair. ſimpl. fl. ♀r. ſangu. dracon. &c. vertici impoſiti ſacculi pulv. rad. ariſtoloch. long. pæon. lil. alb. ſymphit. ir. flor. herb. origan. betonic. alchimill. majoran. ror. marin. ſem. cumin. & croco repleti, vino calido immerſi. *Pro inunctione verticis & cervicis.* ℞. ▽ anhald. ℥vj 🜄 camphorat. ♎ caſtor. comp. Lond. aa ℥ß matrical. ⊖✱c. ſuccinat. aa ℥iij ☍ ſuccin. lavend. ror. marin. aa deſtillat. gt. vj. *Lateri contuſo* cataplaſma ex farin. fabar. orobi, hord. flor. chamom. melilot. ſambuc. aa ℥ß ſem fænugræc. ℥vj herb. ſcord. abrotan. abſint a mj cum ▽ ſambuc. paratum admixto uſus tempore 🜄 camphorat. crocat. præſto quoque erat empl. ex gumm. ammo-

ammoniac. heder. myrh. ♀r. croc. camphor. cera, & terebint. *Pro restituendo Brachii motu linimentum* ex ☍ lumbric. ▽r. hypericon. irin. castor. a ℥ij chamomill. succin. aa ♌t. gt. vi sassafr. baccar. junip. aa ♌t. gt. iij lavend. gt. jv. *Cæterum infuso* veronic. lign. sassafr. sem. badian. mane elix. traumat. Wed. gt. xxx &c. *cent.* 8. *obs.* 30. *p.* 300.

Tumor parotidis œdæmatoso scirrhosus.

Ad corrigendam humorum discrasiam ℞. rad. chin. sarsæparill. gramin. a ℥ß bardan. polipod. a ℥iij lign. sassafr. ℥vj cass. lign. sem. anis. indic. aa ℥ij summitat. serpill. p. iij. passul. mund. ℥j ds. species zum fluss kräuter-thee, cum hoc infuso sumuntur 30 guttæ seq. essent. ℞. essent. lign. sassafr. Batean. ℥ß ror. marin. comp. ℥iiß ⌒ ⊖✱c. succinat. ℥iß m. ds. *Dein trochisci pro apophlegmatismo* ℞. rad. pyrethr. mastich. cinamom. cardamom. min. sem. eruc. aa ℥ß caryoph. aromat. cubeb. a ℈ij sacchar. ℥ß cum mucilag. gumm. tragac. f. trochisc. *tumori impositum emplastrum malacticum. vid. ephem. G. N. C. decur.* 3. *ann. V. & VI. obs.* 99. *p.* 198. cui substituit ceratum de ammoniac. Foresti cujus ℥iß ps. castor. ℥j admixta fuerat. *vid. cent.* 8. *obs.* 31. *p.* 303.

Gutta serena.

Hæc suborta fuit post exsiccationem scabiei in capite, hinc primo applicatum

 nuchæ

Nuchæ vesicatorium, cum internis sudoriferis; dein ℞. mpil. de succin. Crat. ☿ dulc. a ℈ß extr. colocint. gr. j. m. f. pil. No. xj pro dosi. *Sequenti die* ℞. rad. valerian. ʒß ireos flor. ʒiß fl. anth. salv. aa ʒß herb. euphras. ʒij sem. anis. fænicul. siler. mont. rut. lign. aloes cubeb. a ʒj mac. N. M. aa ℈ij cinamom. cort. culilab. aa ℈iv ℥℥ ʒiij ambr. grys. gr. ij. sacchar. ad pond. omnium m. f. pulv. ante prand. & cœnam 2 cuspides cultri sumantur. ℞. rasur. ligni sanct. ℥iij cort. culilab. ʒiiß lign. sassafr. rad. sarsæparill. chelidon. maj. enul. a ℥ß valerian. ℥j herb. salv. betonic. chamædr. ror. marin. aa mij euphras. miij flor. scabios. miß sem. siler. montan. rutæ, cinamom. aa ʒij caryophil. ʒiß m. coq. in mens. iß ▽ fontan. ad medias. d. mane & post prandio ℥iij. intra scapulas pro amuleto pendenda rad. valerian. singulis 4 vel 6 diebus renovanda; & vesicatorium toti capiti, illoque remoto empl. ♄ninum impositum. & collo fonticulus intra 2 & 3 vertebram inustus, quibus visus restitutus fuit. *vol.* 4. *cent.* 8. *obs.* 32. *p.* 304.

Hæmoptysis absque tussi.

M*ullerus* sequentibus obviam ivit: ℞. extr. aloes menstruo ▽eo parat. ʒß solve in balsam. vulner. Dippelii ℥ß adde ℞. antiphthis. Gram. ℈iv, detur singulis octo horis 50 guttæ in vehiculo seq. ℞. ▽ fl.

acat.

acat. ℥vj extr. nasturt. 🜄at. chærefol. heder. 🜄r. aa ʒij syr. pector. Myns. farfar. cerefol. a ℥ß m. ds. quibus substitit. *cent.* 8. *obs.* 33.

Hypercatharsis post usum ʒj pulv. gialap.

℞. 🜄 tormentill. plantag. aa ℥iiß mastich. cinamom. cydon. aa ℥j diascord. Frac. ℥ß extract. tormentill. pulv. pannonic. r. g. arab. antidysenter. aa ʒj 🜄r. ⊕l. dulc. catech. ad ℈ij syr. cydon. ℥iß confect. alkerm. ʒij m. d. omni bihorio cochlear. *Dein* ℞. empl. de crusta panis ℥ß ⊕l. ♂tis ʒj ☍ destillati menth. ℈j m. ds. pro scuto stomachico. *Cum hæc nondum sufficerent* ℞. conserv. menth. rosar. aa ⊕lat. ℥ß theriac. Andr. ʒij pulv. mastich. ʒß 🜄r. ⊕l. dulc. catechu. a ℈j miv. cydon. ʒvj ☍ N. M. ♌t. gr. iv. cinamom. gr. ii. m. ds. omni 2 vel 3 horio cuspis cult. *cent.* 8. *obs.* 34.

Hæmorhoides in sexenni post excessum in vini potu.

M*ullerus* vinum dissuasit, & cerevisiam judicavit utilem, in qua nodulus ex herb. chelidon. min. millefol. capill. ♀ hepat. nobil. aa mj rasur. lign. sassafr. ʒvj passul. min. ℥j suspensus sit. *Item* ℞. extr. millefol. plantag. agrimon. aa ʒj ♂tis pomat. ʒij. 🜄 hepat. nobil. cichor. a ℥iiß pulv. rad. scrophul. viperin. ⊖ depur. aa ʒiß syr. de

 symphit.

ſymphit. ℥j m. d. mane & veſperi 2 cochlear. ℞. ungt. de linar. ℥ß ☍ hyoſciam. expres. ʒiß pulv. rad. ſcrophular. ℈j m. ds. *id. ibid. obſ.* 36.

Febris quintana.

Rad. hippecacuan. ℈ij cum euphoria aliquot vomitus ſuſcitavit, dein ℞. mpil. Beccher ℥ß f. pil. pond. gr. j. d. mane 20 pro doſi. ℞. pulv. caſcarill. ℥ß ♀ ⊕lat. ℈viij pro 8 dos. mane bihorio poſt pilulas. & veſp. ℞. extr. abſint. gentian. CB. cent. min. aa ʒj ſolve in ▽ menth. ℥iß adde ♌ ⊖✱c. volat. ʒiij d. gt. 60 hora una ante prandium & cœnam. *cent.* 8. *obſ.* 37. *p.* 308.

Excreſcentia carnea in orificio veſicæ ⊡riæ.

M*ullerus* pulverem pro excreſcentiæ conſumptione applicavit ex. ſuber. ſpong. alumin. uſt. aloe, gall. tut. pp. ☿ præcipitat &c. hocque non ſufficiente ſolut. ☿ ♎ gr. v cum ▽ roſar. ʒij & add. cerus. gr. xv cum penicillo ſubtiliſſimo applicat. pro ſphincteris defenſione ungt. anodin. partium vicinarum excoriatione ungt. de ceruſſa doloris mitigatione ☍ ovor. mucilag. ſem. cydon &c. *cent.* 8. *obſ.* 38. *p.* 310.

Variolæ puſtulis miliaribus mixtæ.

Variolæ retrocedere viſæ tinctur. bezoard. uſu propulſæ fuerunt; quibus cum diverſis ſymptomatis miliaris excretio acceſſit

accessit. ℞. liq. antivariolos. ℥ß de quo gt. 70 mens. ß decoct. pro potu ordinario instillandæ. ℞. sem. napi, C. B. aquileg. a ʒiß f. c. ▽ fl. samb. CB. fumar. aa ℥iß emuls. adde pulv. Marchion. bezoard. Sennert. viperin simpl. a ʒj nervin. ʒij syr. fumar. succi cherm. a ℥ß de qua mixtura sæpius 3 cochlearia exhibenda. ℞. arcan. 2pl. ʒiß ds. cuspis cultri solvatur in mens. ß. potus ordinarii. ℞. pulv. antiloimic. bez. alb. Senn. viperin. simpl. aa ℈ij nervin. ℈iv f. 4 dos. die nono sanguis ex naribus ad ℥xv emanavit cum insigni virium prostratione; hinc: ℞. priap. cerv. gumm. arabic. aa ʒj lap. hæmatit. ʒij m. f. pulv. naribus attrahendus. ℞. ▽ rub. id. cordial. temp. cort. citr. aa ℥j cinamom. buglos. ℥ß margarit. orient. ʒj oc. 69 pt. ʒj acchar. perlat ℥ß m. ds. his convaluit. *cent.* 8. *obs.* 50. *p.* 312.

Allogotrophia & ossium tumor.

Laxatæ partes modeste stringendæ, sicque superabundans affluxus moderandus, nimium vero tensæ relaxandæ; extenuatæ itaque partes inungendæ ungu. de alth. cum axung. taxi, medulla cruris vituli, & ☍ lumbric. ▽r. Stricturam fibrarum facile per ⁀ ⊖✳c. formicar. serpill. lavend. ror. marini impetrare licet, interne dando lenia subducentia, viscidum incidentia & aperientia &c. de Helwich *cent.* 8. *obs.* 59.

Vario-

Variolæ confluentes.

Clar. de Helwich docuit quotidiana experientia, quod ſane præmiſſa VSne etiam decimo die lenientia non tantum ſine omni noxa, ſed etiam præſenti cum utilitate, diſparente juſto citius NB. in teneris vultus tumore, ac ſalivatione ceſſante in adultis, exhibeantur. Eventus docuit variolas enematibus NB. non retrahi, ſed corpori adferri alleviationem, ægritudinemque molliri, in corporibus vero exhauſtis hoc præſidio uſus non fuit; in exhibitione lenientium circumſpecte quidem egit; ubi ☍ amigd. dulc. in juſculo exhibitum non ſatisfecit, ad decoctum flor. & fruct. cum ſyr. violar. ſolutiv. progreſſus fuit, ac illud ſingulis diebus propinavit, optimo ſemper cum ſucceſſu, ita ut audacior factus decocto huic vel pectorali Auguſt. ▽ laxativam Vienn. etiam in largiori doſi dare non timuerit. NB. *vid. volum.* 4. *cent.* 8. *obſ.* 60. *p.* 355. Occaſione purgantium *quæſtio ſæpius moveri & a matribus familias præſervatorie catharcticum peti ſolet. Si primæ viæ ſaburra abundare deprehenduntur lene eccoproticum non vitupero; aſt, ſi primi ad expellendam materiam varioloſam modo præſto ſint motus, catharſin minus tutam facilius ob quam prodeſſe opinor. Recordor ex pharmacopæo creati doctoris imperiti & Thraſonis, qui ſuperbientis Hiſpani inſtar erecta cervice cerebrum inane vacuarum inſtar ariſtarum (quas noſtrates Ruſtici juncker appellant)*

pellant) portans elato supercilio incedens pro more suo ægrotanti & febrili motu obrutæ domicellæ mulomedico dignum purgans ex omni catharcticorum supellectile si diis placet ingeniose compositum propinabat, sumptum excipiebat enormis cum multis torminibus hypercatharsis, summa virium debilitas, febris augmentum, & simul copiosissima variolarum eruptio, terruit temerarium & ignorantem doctorem, terruit adstantes insperatum non prævisum exanthema. Statim obviam itum decocto mucilaginoso, ex cochleis, ranis, rasur. ebor. CC. rad. alth. caric. cet. nec infelix, qui timebatur, fuit successus, nam variolæ promtæ suppuratæ fuerunt, & ægra ex confluentibus variolis convaluit. Quo docemur non tam noxiam esse etiam in variolarum principio diarrhæam, nec expedire, ut hæc opiatis vel adstringentibus sistatur. Et si vires ferant natura non turbanda. Cohausen.

Motus spastici ex dentitione difficili.

Quidam Medici ℞am & syrup. papav. rh. commendant, cum opus maxime fervet; consului ab initio alvi libertati enematibus, febrim temperatissimis alexipharmacis oppugnavi; inanis vero labor ponebatur in domandis spasmodicis & convulsivis motibus. Nulla nobis sese efficacia probabat liq. CC. succinatus, essent. dulc. Halens. pulv. Marchion. antiepilept. niger, de guttetta, Oris Hallensis, specific. cephal.

cephal. M. antispasmod. nullum adferebant levamen, frustra etiam ad externa varia confugiebatur. de Helwich. *cent.* 8. *obs.* 61. *p.* 361.

Prolapsus vaginæ uteri.

Quoniam ob magnam intumescentiam reponi non potuit, fomentationes resolventes ex menth. matricar. abrotan. scord. malv. fl. verbasc. & chamomill. in ▽ & lacte coctas apposuit Heisterus, & pars sensim detumuit. *cent.* 8. *obs.* 66.

Hydrops pulmonum.

Retulit patiens miram opem olim reportasse ex usu chalybis cum therebint. venet; nunc vero cum ♂tem ob ventriculi debilitatem non ferret, Rhabarb. cum succo absint. & spec. hier. s. & croco, addita ambr. & lign. aloes pro unica tantum vice probavi, extract. jalap. & validiora hydragoga respuens, imo & primum purgans pro unica tantum vice invitus concessi, cum diureticis solum blandis & caute etiam administratis, in talibus serosis morbis tantum insistendum esse judicem. Proposui rursus therebint. cum pulv. viper. & milleped. vel lumbric. ⊽r. vel cum balsam. ♀r. therebintinato. Cum decoctionibus herb. diuretic. & pectoral. Vallisnerius *cent.* 8. *obs.* 74. *p.* 409.

Ortho-

Orthopnæa.

Paravi lambitivum ex ꝏ amigd. dulc. ſacchar. cand. viol. penid. ſyr. violar. parumque diacod. ungt. ex ꝏ amigd. d. pingued. gallin. & croco. Item ceratum ſupra capitis commiſſuram cum cantharid. & euphorb. præſcripſi. Dein clyſter. cum elect. de bacc. laur. & mell. roſat. ſolut. atque asſumeret mell. ſquill. cum ſacchar. cand. viol. pulv. cochlear unum. *id. ibid. obſ.* 75. *p.* 410.

Deglutitio impedita.

Et clyſteribus & VS. & gargariſmate, inunctionibus empl. cucurbitulis incasſum adhibitis, veſicatorium ſupra commisſuram coronalem abraſis capillis per tres vel 4 horas relictum juvit. *vid. id. ibid. p.* 411.

Labiorum cruſtæ periodicæ curatæ.

Loco vini bibit decoctum cannæ montanæ, dein labia pluries madefiant. ℞. ſacchar. fini ℥ß O roch. ʒij ⊖ commun. prunell. a ℈ij m. bulliant in ▽ plantag. ℥vj ad ʒtias: & ne malum rediret. ℞. ungt. de tut. alb. camphor. de lithargir aa ℥j m. & abluantur optime cum ſucco herb. Reginæ vel bulliant ℥iij ejusdem ſucci ad conſumptionem & adde præcipitati ſubtiliſſime pſat. ʒiß quando ulcera ſunt valde exedentia prius cum ▽ Fallopii tangantur vel ſeq. ℞. ▽ Tebut. ℔j ſublimat. ℈j vel ʒß O. ℈ij m. *id. ibid. obſ.* 77.

Affectus febrilis & convulſivus proteiformis.

Sub declinationem paroxiſmi pulv. bezoard. temperat. & ⦶tus pro ſudore, poſt paroxiſmum pulv. emetico laxans ex rhabarb. ℈ß ☿ emet. gr. iß, dein clyſmata laxantia, reſolventia, & pulv. antiſpaſm. ʒʒni & ⊖ni cum ♀ lycopodii. Item liq. CC. ſuccinat. eſſent. ror. mar. caſtor., interpoſitis alternis vicibus laxantibus, & nocte inſequente anodynis, liq. puta anodin Hoffmanni. Imo ob repetentes motus febriles tempore feriali, chinata in uſum vocata fuerunt, non omiſſis variis externis frictionibus, ligaturis, inunctionibus ſpinæ dorſi. Item empl. de caranna plantis pedum applicato, nec non VS. in brachio ad ℥iij aliquando fuit inſtituta, & poſt aliquot ſeptimanas repetita, quibus paroxiſmi leniores facti, cum vero inſultus febriles plane ceſſarent ℥iij mane & veſperi propinatæ fuerunt infuſi *Sydenhamii* contra choream S. Viti *p.* 745. poſt huius infuſi uſum ſubjunxit laxativum ex ▽ laxativ. Mangett. ℥j ⊖ eſſent. ☿r. ℈ß ſyr. regii D. Caſtri (qui ex infuſo blande ſennato cum manna & ſaccharo paratur) ac ſyr. de cichor. c. rhab. a ʒij paratum. Dein commendatum & conceſſum fuit remedium empiricum decoctum pulveriſatæ herniariæ in vino rubro Budenſi ſtyptico mane & veſperi ad 2 vel 3 cochlear.

lear. usurpato hoc decocto longe robustior evasit; monitus ut ab ingluvie sibi temperaret, ad incidendum & digestionem promovendam dati pulv. ⊖ni, absorbentes, ☿ni, naribus & nuchae applicatus ♎ CC. ⊖✱at. Preussius *volum.* 4. *cent.* 8. *obs.* 92. *p.* 436. *& seq.*

Febris maligna petechizans.

E*legans est consilium, & notabiles sunt cautelæ, quas in Epistola* ad F. S. Catharinium *medicum græcensem in stiria præscribit* Marcus Gerbezius Medicus sabacensis in carniola. *Ephem. G. N. C. volum.* 4. *in appendice p.* 143. *& seq.* Antequam in malum inciderunt præservatorie in cacochymicis catharcticum, in plethoricis & gravidis V. S. laudat; in illis, *ubi febris impetuosa ad ardentium naturam accedit*, temperantia minime aromatica & volatilia adhibet, qualia recenset. ♁ diaph. CC. phil. oc. 69 marg. corall. ▽r. sigill. bol. armen. sacchar. ♄n. unicorn. utrumque lap. bez. or. & occid. lap. de goa. ⊕ta quæcunque, ⊕ ppt. flor. ⊕ lap. prunell. ⊕ ♁niat. arcan. 2pl. (nisi diarrhæa adsit) spec. de gemm. frig. pulv. pann. r. &c. Vires sublevando temperatis ex succo limon. citr. granat. syr. de acido citr. limon. granat. rub. idæi. ♎ ⊕l. aut ⊕ sicut & potu ordinario ad gratiam dulcificatis & acidulatis. *Ubi febris mitior, ubi non sanguis quam spiritus affecti videntur, & malignitas*

prævalere censetur &c. Prætermissa VS. volatilia, aromatica &c. e. g. pulv. pannonic. r. pulv. alexipharm. rub. cæsar. contra pestem, spec. liberant. bezoard. min. ⊖ CC. volat. liq. CC. succin. mixt. simpl. camphor. myrrh. ℞ bezoard. ℞ ♁n. elect. diascord. Fr. & famosum decoctum *Pauli de Sorbait* vincetoxic. & levist. præsertim tempestive admota vesicantia & ventosarum per dorsum. *Præprimis autem observandum temperamentum ætas & vitæ status.* cet. *Siti* occurrit decocto rad. scorzoner. rasur. C. C. hordei & sem. fænicul. per se vel ♎ ⊕li aut nitri acidulato; decocto citri Mynsich. sine cort. parato. ▽ Noceriana per se vel cum lap. 69 CC. phil. ⊕ ♁niat, & sacchar. perlat. maritata, pomis citr. lemon. taleolatim concisis saccharo conspersis & ori ad exsugendum inditis; cerasis vel acidis fructibus conditis. *Vigiliis & capitis doloribus*, applicato temporibus & fronti ungt. alabastr. popul. cum ∞ papav. nucist. vel etiam uno alterove gr. opii subactis. *Deliriis* empl. vesicat. & capiti raso applicitis pipionibus, aut pullis vivis per medium discerptis, nec non plantis pedum applicato cataplasmate ex raphano, panis fermento, ⊖ & ruta invicem conquassatis & + rutaceo perspersis *Convulsionibus.* antispasmodicis cordialibus & alexipharmacis adjunctis pulv. marchion. spec. diacinam. Myns. spec. cephal. M. liq. CC. succinat &c. recteque

nunc

nunc laudatis vesicantibus et pipionibus aut pullis capiti raso iterato admotis &c. *id. ibid. p.* 148. Cum ante 30 annos Berncastelli *ad Ripam Mosellæ physici munere fungerer octuagenario major non infelix practicus* Petrus Eysenberger *ibidem degebat, quem ob parvam staturam docterculum vocitabant; vir hic apud plebem in vicinia magnam acquisiverat famam & præcipue in febrium ardentium, malignarum ac petechizantium curatione; quæ therapeia ipsi utplurimum feliciter succedebat; dabat vero suis clinicis potum quendam grate acidiusculum, rubrum quem* ♁tum mundi *nominabat, quo febricitantes mere refocillabantur & ad libitum bibebant, (vendebant cantharum floreno Rhenano) memini aliquos in una febre triginta & ultra mensuras ebibisse. Curiosius diu in potus hujus sub arcanis habiti compositionem frustra inquisivi; tandem docterculus stationem deserens, in senio ad secunda vota progrediens, & Treviris domicilium figens arcanum revelavit. Erat autem hordei vel CC. decoctum clysso ♁nii acidulatum & syr. violarum edulcoratum, ♁tum mundi ex eo vocabat, quoniam species pro conficiendo clysso per aliquot menses aeri libero in domus tecto exponebat, per ☉ irradiationem, stellarum planetarumque influxum nocturnum mundi spiritum in hac clyssi materia capi, ac concentrari credebat; speculationes hæ quidem nugæ sunt; verum ab hoc blando minerali ♁ dissolutionem*

humorum putridam egregie præcaveri, æstum temperari, sitim extingui, ex multiplici observatione didici, & hunc potum in istiusmodi febribus plus quam omnia alexipharmaca fixa, ▽r. lap. bez. de goa cet. præstare cum Cl. Tralles judico. Cohausen.

Decoctum depurans.

℞. rad. sarsæp. elect. ℥iij concis. & conquass. affunde ▽ fervent. ℔vij stet per 12 horas, postea coque ad medietatem. colat. ℥viij sumantur bis vel ter de die, continuando per 40 dies. residuo adde rad. sarsæp. ℥j coq. cum ▽ ℔jx ad ℥tias adde cort. citr. rec. cinamom. q. pl. pro potu ordinario. J. C. lib. Bar. a Brunn. *volum. 5. obs. 1. p. 4. cent. 9.*

Calculus vesicæ.

Missis diureticis & lithontripticis, acrimoniam temperare, affectam partem lenire, & vesicam mucagine obducere studuit *Brunnerus*, hinc æger mane & vesperi sumpsit pulv. mitigant. *Wepferi*, hora abhinc bibit decoctum *Foresti*, insuper juscula ex rad. rec. malv. alth. cum 69 fluvialibus contusis, cui præmisit ☋ amigd. dulc. rec. noctu emulsiones sem. frig. violar. insigne attulerunt levamen, præter varia mulcimina tam diætetica quam pharmaceutica suasit quidam usum ☿rii dulcis septies sublimati ad grana aliquot, nunquam tamen ad

sali-

ſalivationem uſque. Inde egregium ſenſit levamen, ut quotannis curæ vernalis loco eum cum euphoria ſemper repetierit. *cent.* 9. *obſ.* 2. *p.* 5. Hiſtoria *hæc eſt de Rmo & Celſiſſimo Dno Franciſco Arnoldo Epiſcopo Monaſterienſi & Paderbornenſi; medici præcavere volentes frequentem urinationem, potum interdixerunt peſſimo conſilio, hinc veſica contracta calculo adhærens inflammata fuit, plura de hac eadem obſervatione legi poterunt* in Cohauſen cœnographia Trevirenſi p.

Pulvis mitigans Wepferi.

℞. rad. alth. ℥j glyzeriz. ℥ß ſem. bombac. portulac. papav. alb. aa ʒij bol. armen. or. ppr. farin. hord. aa ℥ß gumm. arab. ʒj tragacant. ſelect. ℈ij ſacchar. penid. ℥ß m. f. ps. doſis mane & veſperi ʒj in cremore hordei vel lacte. *cent.* 9. *obſ.* 2. *p.* 7.

Hydrophobia.

Narrante *Mauchartio* chyrurgus ex hæreditate paterna contra morſum canis rabidi certum remedium poſſidere credebatur; erat autem ſequens Methodus. 1) V. S. in latere morſus inſtituit medianæ tanto copioſiorem quo vetuſtior morbus, & ſi modo acceſſerit triſtitia, ad deliquium. 2) morſus ſcarificetur & ſanguis extrahatur, vſque dum ſerum ſolum proveniat. 3) morſui imponatur epithema ex elect. de ovo, mithridat. theriac. ruta, & nucl. jugland.

jugland. a. q. ſ. deſuper imponatur empl. defenſivum. 4) ℞. elect. de ovo, mithridat. theriac. ſem. eruc. a qs. f. pil. magnit. piſi dentur jx omni die per novendium. imperato ſudore. *Mauchartius* pulv. palmarii aut ✠ Hannemanni ex *act. Haffn. vol.* 2. *obſ.* 110. *p.* 274. & aduſtionem prætuliſſet. *cent.* 9. *obſ.* 37. *p.* 85.

Præſervatio & cura inflammationis lienis in vaccis.

Pulvis radicis bryoniæ in pane datus omnes præſervavit; ægrotis idem pulvis datus, & vena in utriusque oculi orbita ſecta fuit. *cent.* 9. *obſ.* 42. *p.* 112.

Araneæ punctura, hanc ſequens gangræna.

Variis tentatis in nullo præſentius levamen quam in applicatione eſſentiæ caſtorei cum 🜄 ⊖✳ci percepit *Börnerus*, quæ colorem nigrum, per aliquot horas in petiis impoſita & pluma illita, in cæſium mutavit. *cent.* 9. *obſ.* 49. *p.* 133.

Hydrops curatus.

D. *Fiſcherus* exhibuit primo 🜄 apertiv. Pænot. ⊕ dulc. elix. pector. eſſent. abſint. comp. gumm. ammoniac., ſed ſine ullo fructu, dein ſumpto purgante ex rad. gialap. ℈j ♀ ⊕ lat. gr. xv. primas vias a ſordibus liberavit & lixivio ex lign. carpath. abſint-

ſint. ſtipit. fabar. combuſtis vino generoſo extractis, mane & veſperi ſumpto, a meridie vero 🜄 aperit. Pænot. & eſſent. abſint. comp. ac ægra convaluit. *cent.* 9. *obſ.* 55. *p.* 139.

Abortus remedium.

D. *Fiſcherus* aliis ab authoribus decantatis remediis nihil effecit; caſtoreum cum ſingulari & conſtanti effectu in uſum traxit. ℞. eſſ. caſtor. ℈ij theriacal. ℈j 🝆 cinamom. gt. iij m. d. s. *volum.* 5. *cent.* 9. *obſ.* 57. *p.* 141.

Calculi remedia.

Aqua e baccis viridibus ſambuci, & e perſicis immaturis una cum amigdulis ſuis contuſis ♌ta primas tulit, ſed pauco cum fructu. Juſſit medicus ut lap. judaici. lap. ſpong. & lyncis in rectificato 🜄 🜔is ſolverentur, quos exſiccatos, & particulis 🜔nis ſaturos per plures dies ſumma cum utilitate dedit. In Anglia degens ligni indici vires quod vocatur Gueapea ad expellendos calculos ad ℥ß datum admiratus eſt Verettus. *cent.* 9. *obſ.* 74. *p.* 168.

Antitoxicum ſeminis daturæ.

G*rimmius* dedit lac tepidum cum theriaca Androm. unde ſudor & ſomnus. Cæterum ſuadetur ut poſt hujus commeſtionem ſumatur hauſtus cereviſiæ calidæ cum butyro mixtus, item 🝆 amigdal. dulc. cum bolo armen. ſeu 🜃r. ſigill. pro odoratu

ratu convenit ♁ rutac. cum essent. castor. *volum.* 5. *cent.* IX. *obs.* 94. *p.* 206.

Mictus cruentus ab esu morsularum stimulantium M.

Post adhibita medicamenta ex lacte, ☿ amigd. dulc. & emuls. sem. 4 frig. maj. per biduum convaluit. *cent.* 9. *obs.* 95. *p.* 207.

Spasmi & deliria post lapsum.

Data nervina ex liq. CC. succinat. pulv. epilept. mirab. Myns. pannonic. r. castor. ⊕, & largius admixto NB. corr. peruvian. *cent.* 9. *obs.* 99.

Colicæ remedium.

Cum nulla adhibita remedia effectum notabilem præstitissent, & ingens bilis acrimonia adesse præsumeretur, a potu largo ▽ fontanæ solamen sensit & convaluit. *cent.* X. *obs.* 15. *p.* 273.

Amavrosis post ictum.

Sequentia cum optato effectu præscripsit M. *Hofmannus* ℞. rad. fœnicul. valerian. maj. enul. rub. tinct. cyper. rotund. calam. aromat. aa ℥ij cort. lign. sassafr. flav. ⊙r. winteran. cinamom. aa ℥ß baccar. junip. ℈iv mac. caryophil. aromat. aa ℈ij herb. euphras. majoran. aa p. ij flor. anth. lavend. aa p. j sem. fœnicul. ammios veri aa ℥j incis. contus. adde ⊖ ♀ ⊖✳c. aa ℥ß superfunde V ℥viij stet per ♂♀ in digestione postea

ftea ♌tur ad partis ♒ſæ abſtractionem. cum hac eſſent. interpolatis vicibus æger ſorbillabat infuſum ex. rad. ſarſæparill. chin. enul. lign. ſaſſafr. aa ℥iij herb. euphras. betonic. aa mß. fl. ſtœchad. arab. p. ij ſem. fœnicul. ℥ij cinamom. acut. ℥ß cardamom. min. ſchænant. aa ℈ij: *dein trachea.* ℞. herb. cum flor. euphras. ſem. fœnicul. a ʒvj rad. pæon. ℥ß valerian. maj. oc. 69. e vivis collect. aa ℥ij conchar. ℥j cinamom. macer. caryophil. aromat N. M. aa ʒß ſacchar. cand. alb. ℥ß roſat. tabul. ℥ß m. ds. cum vino. *Dein corpus aliquoties purgatum.* ℞. mpil. aloephang. Arab. luc. maj. ☿ dulc. aa ʒß extr. hellebor. n. gr. xxiv. ⊖ volat. ſuccin. gr. vj cum ☍ ſaſſafr. f. pil. gr. j pond. de quibus ſub ingreſſum lecti xj ad xiij ſumptæ. *Externe* linteolo exceptæ guttulæ oculo admovebantur, ut effluvia ad ipſum pertingerent: ℞. ⊖✱ç. euphras. vol. CC. a ʒß ☍ nuciſt. fœnicul. a ♌t. ℈ß 🜄 alcoliſat. ℥iß ſtent. in digeſt. *cent. X. obſ.* 28. *p.* 300.

Hypercatharſis & pernicioſa ſymptomata poſt uſum infuſi colocynthidis.

℞. elect. diaſcord. Fr. ℥ß theriac. And. ℥iij pulv. pannon. r. ℥j m. d. 2 cuſp. cultri *cum mixtura* ℞. ▽ menth. ℥iß zedoar. cinamom. cydon. a ℥ß torment. plant. a ℥j vini cydon. ʒvj ſyr. papav. fl. tunic. a ℥iij m. *Ventriculo imponebantur ſacculi*: ex fol. menth.

cr. miij fl. chamom. rom. mij summ. heder. 🜄r. mj N. M. No. ij macer. caryophil. arom. a ℈ij sem. carvi., cumin. a ʒß *Umbilico admovebatur cataplasma* ex theriac. And. ʒj croc. ♂tis stypt. 🜕l. ♂. a gr. vj 🝆 N. M. expr. ℈ß m. extendatur super alutam. *abdominis regio inungebatur.* ℞. 🝆 cydon. ʒvj mastichin. ʒiij N. M. expr. ℈ij chamom. absint. carvi aa ♌t. gr. iij m. d. s. *cent.* 10. *obs.* 30. *p.* 303.

V. S. post terrorem inutilis.

Absque ulla hæsitatione affirmat *Cl. de Helwich* quod vini generosioris haustu, potionibus gratis odoriferis penetrantioribus, ⊖ volat. pulv. gemmatis, alexipharmacis non nimis æstuosis, frictionibus tuto magis obtineatur æqualis sanguinis distributio, quae unice hic intenditur, quam per detractionem sanguinis. *volum.* 5. *cent.* 10. *obs.* 33. *p.* 311.

Pulvis ad distociam.

Inter medicamenta lucinam felicem conciliantia corall. pulv. a ℈j ad ʒß primo loco posuit, & suis filiis pro arcano commendavit, felix *Silesiæ* practicus. *id. ibid. p.* 313.

Efficacia ♀ris lycopodii.

Huius vis non duntaxat in intertrigine plus præstat quam pulv. cerussæ, tut. &c. sed in ulceribus manantibus serpiginosis

ſis inſignis eſt uſus & effectus. de Helwich *cent.* 10. *obſ.* 34.

Ulcera cruris.

Ad hæc balſamicam mixturam ex eſſent. ſuccin. myrrh. ⁀ therebint. & bals. peruvian. applicaverat Dr. Wottkenau, ſed inde ichor magis ſtillavit; *Dein curæ initium ab internis factum.* Dando ▽ contra icterum *Timæi* bis de die ad ℥iv: ▽ hujus ℔ij admiſcebantur ▽ laxant. Vienn. ℥iij ſyr. domeſtic. ℥iiß de qua doſin mane & hora 5 pomeridiana ſumpſit. *Homo ſucciplenus* pro potu ordinario bibit decoct. crem. ♀ citratum, & ſubinde ex rad. ſarſæp. chin. lign. ſaſſafr. cort. citr. cinamom. ne vero ventriculus læderetur mixt. ex elix. balſam. Hofm. & eſſent. gentian. bis inſuper ſingulis ſeptimanis pil. balſam. Stahl. partes ulceri vicinæ ⁀ matrical. vel V camphorat. imbuebantur. Sedem inſuper fovebant ſacculi ex rad. ir. flor. caryphillat. bryon. chelidon. maj. ſigill. ſalomon. fol. bardan. petaſit. ſalv. flor. ſambuc. chamom. ſem. cumin. petroſelin. bacc. junip. lauri &c. Ulcus mundabatur mixtura ex ▽ roſar. & plantag. cum ⊖ ceruſſ. maſtich. oliban. &c. Dein *ad imbibendum ſerum acre* ▽ fl. ſambuc. cum ſacchar. ♄ni admovebatur & dein inſperſum ♀ lycopodii NB. quod optimi fuit effectus. *id. ibid. p.* 317.

Hæmor-

Hæmorrhagia periculosa e pene.

M. *Alberti* interne dedit lenientia temperantia, tonica nervina. Ab extra injectionem ⦶ cum ▽ rosar. & millefol. soluti, addito tantillo albumin. ovi. *cent.* 10. *obs.* 39. *p.* 327.

⊡ per os excreta, ad vias antiquas revocata.

Plurimis in- & externis remediis nil juvantibus flores cassiæ cum ☿rio dulci, dein ☿rium vivum cum therebintina veneta, dedit, renesque pariter cum ungt. ☿riali inunxit, & ægrum sanavit A. Vallisnerius *cent.* 10. *obs.* 50. *p.* 343.

Empyema.

Mumiæ pulvis una cum coralliis, & therebintina in bolos redactus. *id. ibid. obs.* 51. *p.* 344.

Delirium ab esu cicutæ.

M. *Müllerus* sine mora dedit vomitorium ex rad. hippecac. & cum non operaretur, repetitat majorem dosin, pinguem & largiter superbibendum dedit potum, post sufficientem vomitum mixturam ex mucilag. sem. cydon. bol. armen. C. C. phil. unicorn. fossil. extr. chærefol &c. & potum ex hord. ras. C. C. sem. anis. passul. min. & tandem ♎ ♀ volat. *cent.* 10. *obs.* 52. *p.* 370.

Ano-

Anodyna vera.

Ra ♀ri anodynum est in torminibus tenellorum, ad convulsiones increscentibus, ad gr. vj in lacte nutricis data. Foliorum sennæ infusum cruciatus colicos uno alterove haustu in adultis sedat, testante Dethardingio *cent.* 10. *obs.* 76.

Antihydropicum.

Decoctum florum centaurii minoris & calendulæ interposito pulvere laxante ⊡næ fluxum & alvi egregie promovit cum euphoria. *cent.* 10. *obs.* 77.

Antihelmintica.

℞. rad. gramin. ℥ß corallin. ʒß fl. hypericon. p. ij cort. fraxin. rec. ʒij sem. absint. ℈ß incis contus. coq. in ▽ font. ℥viij ad remanent. ℥vß colat. adde ☿ vivi ʒiij coq. ad remanent. ℥iiiß dein separa ☿r. a decocto & adde syrup. persic. ℥j detur pro dosi jejuno stomacho per 5 dies. dein ℞. ☿rii dulc. gr. vij C. C. phil. ℈j m. f. pulv. dispenset. in ıvplo. *cent.* 10. *obs.* 87.

Pruritus manuum.

Auxilio erant cataplasmata ex foliis sambuci incisis vitellis ovi, ⊕ & ♀r. parata. *in append. volum.* 5. *obs.* 18. *p.* 453.

Vulnus ventriculi curatum.

Albumina ovorum recentia cum pulv. stypticis oblata præter spem salutaria fuerunt. *ibid. obs.* 20. *p.* 454.

Iſchuria.

Fruſtra omnibus aliis adhibitis ſuccus cochleariæ recentis cum vino expreſſus hauſtus ſtatim auxilio fuit. *ibid. obſ.* 23. *p.* 455.

Vis centaurii antihydropica.

Simplex centaurii minoris pulvis, per novem dies continuos mane cum cereviſia calida oblatus, ſaluberrimus fuit. *ibid. obſ.* 24. *p.* 456.

Olei lini vires.

Studioſus per cavum thoracis læſus, cum tuſſi & atrophia pro conclamato habitus ex uſu olei lini recentis quotidie juſculo aſſumpti convaluit. *ibid. obſ.* 33. *p.* 461.

Scabies ſicca diuturna curata.

℞. rad. cichor. taraxic. plantag. ſcorzoner. aa ℥ß lapath. acut. ℥j herb. frag. endiv. epatic. nob. fumar. aa mj fl. nymph. alb. papav. errat. aa mß primul veris mj caric. pingu. No. jv. baccar. alkekeng. ſem. papav. alb. a ℥ij coq. in ▽ hord. ℔jv. ds. utatur dein balneo ▽ dulcis, & poſt balneum linimento. ℞. pulv. rad. helen. ℥ij ir. flor. ℥j ♀ comm. ℈iv myrrh. gr. ij m. cum butyr. rec. qs. f. ungt. *id. ibid. obſ.* 34. *p.* 461.

Vires ſucci beccabungæ.

In ſcorbutico de palati frigiditate conquerente ſuccus hic cum vino expreſſus medelam

delam dedit, idem ſuccus cum vitello ovi mixtus pro ulceribus ſcorbuticis repurgandis & conſolidandis efficax eſt. *id. ibid. obſ.* 43. *p.* 466.

Quartanæ therapeia Timæi.

℞. pulv. rhabarb. ℈iv antiſpaſm. ℈ij conchar. lap. 69. aa ppt. ℈j pulv. in 8 part. divid. de quibus duæ doſes dentur ante paroxiſmum in die intercalari ter de die 40 guttæ. ℞. eſſent. fumar. ʒiiß vinceoxic. ʒj ꭥ ⊕l. dulc. ʒß m. poſt hæc electuario chinato ante tempus invaſionis bis aſſumpto febris exſpiravit. Tumor pedum ſubſequens infuſo ſennato, & abſinthii externo uſu diſparuit. *Actor. phyſ. med. G. N. C. volum.* 1. *obſ.* 10. *p.* 46.

Epilepſia hyſterica cum amavroſi.

Dedit liquorem CC. ſuccinat. cum eſſent. caſtor. *Daniel Goblius*; adſtantes vero ab hoc præcipuum effectum non videntes guttas novem ſanguinis catti nigri porrexerunt, quam doſin bis repetentes, paroxiſmus emanſit, viſus vero reſtitutus fuit *veſicatorio* nuchæ applicato. *Act. phyſ. med. volum.* 1. *obſ.* 25. *p.* 68.

Dyſenteria.

Verdrieſius nihil conducibilius reperit, quam rhabarbarina in tempore adhibita, iisque ſubjuncta blanda diaphoretica, cum

cum leniter adstringentibus; *hipecacuana* sæpius quidem profuisse visa, sed præstiterunt *rhabarbarina* spec. diacret. Myns. de hyacinth. de gemmis. frig. solut. oc. 69. diascord. Fr. essent. scord. pimpinell. succinata egregia fuerunt. *ibid. obs.* 27.

Olei ovorum præstantia.

Quidam dolores arthriticos solo oleo ovorum illito linivit, in doloribus aurium cum surditate egregie profuit. *ibid. obs.* 40. *p.* 87.

Mictus cruentus.

Reusnerus in paroxismo dedit infusum herb. virg. ☉reæ Gesner. millefol. & sem. badean. cum eleosachar balsam. de Mecha, præservatorie VS. pedis bis in anno, remedia quæ alvum laxam servant, & hæmorrhoides sollicitant ut ⊖ vol. ☍s. Sylv. cum ℞. myrrh. & applicatio hirudinum ad anum. *lib. cit. obs.* 46.

Epilepsia uterina.

Caro, & hepar lupinum tostum & pulv. *lib. citat. obs.* 48. *p.* 91. Recordor *amicum meum quondam sincerrimum C. P. Bosford, professorem Treverinum, felicem non minus quam judiciosum practicum, mihi revelasse & narrasse in convulsivis ex utero affectibus se nec præstantius, nec expertius nosse remedium, quam hepar lupi exsiccatum, hinc istiusmodi siccatum cum bile hepar ad manus habere*

habere in lamina aspera ferrea tabaci instar terere, & pulverem ad ℥j in appropriato vehiculo hystericis vix sine sperato effectu porrigere solebat. Cohausen.

Ascitis.

Dillenius puellam trium annorum asciticam seq. feliciter restituit. ℞. ℞. gialap. ℥iß cinamom. ℥j extr. elater. ℈j ⊖ absint. ℈ß mds. morgens und abends 19 tropfen in beykommendem wasser zu geben. ℞. ▽ diuret. e nucl. ℥iij ℞ ♀ ℥ij cinamom. ℥iß syr. cinamom. qs. *ibid. obs.* 56. *p.* 109.

Pilulæ antidysentericæ.

℞. rhabarb. elect. pulv. ℥j extract. aloes ℥iij extr. theriacal. angelic. aa ℥iiß ℞. alexipharm. Stahl. qs. f. pil. gr. j. pond. inspergantur ♁ diaphor. ds. 25 stück alle abend zu nehmen, *his pilulis* prævio emetico ex infuso hipecacuan. *in Epidemica constitutione* 1719 *usus fuit* Dillenius *lib. cit. obs.* 58.

Stranguria cum tenesmo.

Cl. *Burggravius* præscripsit infusi Managetti ℥ij ℥ij extr. cnicopharmac. ℈iiiß ▽ diuret. ex nucl. ℥iß item ℞. ♀ solubil. ℥j ⊖ anglic. ℥ij ⊕ depur. ℈j. externe insessum ex herb. verbasc. flor. chamom. rom. sambuc. farin. sem. lin. bacc. laur. juniperi ad

leniendum tenesmum, nec non ☍ cheiri violac. scorpion. aa pro inunctione pubis.

Mictus cruentus.

℞. decocti contra sanguin mict. Myns. ℔iß d. mane & vesperi vitrum. ℞. tamarind. ℥j ds in zwetschenbrühe gesotten nachmittags um 3 uhr davon zu nehmen. ℞. ungr. comitiss. infrigid. Galen. aa ℥ß pulv. trochisc. Gordon. August. croc. ♂t. adstr. a ʒiß ☍ therebint. ℈j ☍ myrtill. hypericon aa qs. mds. nieren salblein. ℞. fol. querc. musc. pruni sylv. herb. plantag. burs. pastor. agrimon. aa mj flor. rosar. r. mß rad. bistort. tormentill. plantag. aa ℥ij sem. plantag. soph. chirurg. hypericon. aa ʒij baccar. myrtill. ʒvj mds. in säcklein in rothen wein zu kochen und in die gegend der nieren aufzulegen. ℞. sem. frig 4 maj. aa ʒß plantag. hypericon. papav. alb. soph. chyrurg. ad ℈j ▽ plantag. ℥ij burs. pastor. agrimon. querc. millefol. aa ℥j m. f. l. a. emuls. cui adde dent. hippopotam. succin. alb. ebor. sine △ pp. a ʒß oc. 69. ppt. ʒj corall. alb. ppt. ℈ij smaragd. gr. vij ⏀ ♄sat ℈j syr. papav. alb. ʒiij de liquir. ʒij mds. milch oft davon zu nehmen. *L. C. obs. 60. p. 114.*

Orthopnæa.

℞. liq. CC. succinat. ♎ ⊖✳c. volat. aa ʒj essent. croc. ℈j balsam. vitæ Schrœder ℈ß mosch. opt. gr. j. m. ds. ter de die 25 guttæ. Propter pedum tumorem interpositum

tum sæpius laxans, & cum somnus deficeret ℞. spec. diambr. diamosch. dulc. aa ʒß arcan. 2pl. ℈ij 🜄 fol. ♀r. ⊖ ononid. aa ℈j croc. or. ℈ß ⊖ succin. volat. gr. v. ☍ ♌t. fœnicul. gt. iij cinamom. gt. j. m. s. ruhe befördérendes und lust machendes pulver. *item* ℞. pulv. rad. enul. ʒiß pimpinell. alb. ʒj aron. ℈ij milleped. ppt. ʒß croc. or. ℈ß elæosachar. fœnicul. ʒß mds. brust und magenpulver. *L. C. obs.* 61. *p.* 115.

Distocia.

Aqua in qua portio saponis dissoluta epota prompte partum facilitat. *L. C. obs.* 69. *p.* 119.

Pulvis Acherontis.

℞. O rochi ℥ij farin. secalin. ℥ß ♀ citr. ʒj subtiliss. psat. M. torreantur in sartagine, materiam spatula agitando, materia calcinatione peracta psetur, & phiola vitrea hoc pulv. impleatur usque ad collum, qui △ ∴ tam diu calcinetur, donec rufescat. quo viso orificium phiolæ clauditur, & post refrigerationem cera obturatur. *vid. Act. phys. med. G. N. C. vol.* 1. *obs.* 71. *p.* 122.

Pulvis fusorius.

Paratur ex ⊕ ℥ij scob. min. ♀ citrin. aa ʒß m. *L. C. obs.* 72. *p.* 123.

Maculæ ſcorbuticæ nigræ per univerſum corpus diſperſæ.

Cl. *Zwingerus* pulv. dedit præparantes ℞. ♂ diaph. CC. ph. a ℈j ⊖ junip. crem. ♀ aa ℈ß m. f. ps. divid. in 2 part. æq. cum 🜄 fumar. & ſcabios. ſumendi. *Dein potionem laxantem* ℞. ſyr. de cichor. c. rh. ℥ij elect. e ſucco roſar. ℥iß ⊕ ♂n. gr. jv. 🜄 cichor. CB. aa ℥ß fœnicul. ℥ij m. d. pro doſi. *Poſt hæc* ℞. ebor. phil. ppr. panac. ſol. alcalin. aa ℥ij bezoard. min. 🝑 ♂nii aa ℥j ⊕ ♂niat corall. r. pt. a ℥ß m. f. pulv. d. s. pro potu ordinario dedit decoctum raſur. CC. et lign. ſaſſafr. cum vino albo & cum menſes ſubſiſterent V. S. in brachio inſtituit, & ℞. elix. proprietat. Claud. ℥ijß eſſent. artemis. trifol. fibr. galang. aa ℥j ⊖ volat. ℴℴs. ℈ij m. ds. doſis gt. 20 ad 25. item pediluvia &c. *L. C. obſ.* 79. *p.* 150.

Hemicrania inveterata.

Multis fruſtra tentatis tandem ſuaſu celeberrimorum convocatorum Medicorum cort. peruvian. cum ſyrupo. papav. rh. in electuar. redact. & ſæpius de die asſumpto malum perſanavit. Nebelius *volum.* 1. *Act. phyſ. Med. obſ.* 89. *p.* 169.

Doloris iſchiadici medela.

℞ rad. ſarſæpar. chin. bardan. lign. ſasſafr. a ℥iij ſem. badian. cum cort. viſc. quern. ſantal. citr. a ℥ij fol. veronic. ſummitat. ſerpill.

pill. aa mj. fl. paralys. tiliæ a pij m. concis. d. pro thea, cum qua detur mixt. ex elix. antiscorbut. in actis laborator. chymici Altorfin. descripti ℥ij ♎ castor. comp. Londin. essent. trifol. fibr. aa ℥j ℞ sassafr. comp. Bateanæ ℈iv. Circa noctem dabatur pulvis ℞. pulv. Marchion. spec. de hyacint. aa ℥ß lap. 69 ppt. corall. r. aa ℈ß matr. perlar. arcan. 2pl. a ℈j ⊕ depurat. ℈ij ☿☿ nat. gr. xxiiij mpil. de cynogl. gr. vj m. divid. in vj part. æq. femoris & tibiæ frictiones cum *suffimigio* instituebantur ex mastich. thur. a ℥ij styrac. calamit. succin. aa ℥j flor. rosar. r. verbasc. stæchad. arab. lavend. aa p. j. *Levamen insigne præstabat emplast.* ℞. empl. oxycroc. ℥vj pic. naval. ♀r. a ℥ij succin. mastich. a ℥j m. præ omnibus vero levamen attulit VS. in maleolo lateris affecti. *Alias sequens Hoffmanno in salutari usu fuit* ℞. ▽ anhaltin. ℥j ♎ ⊖✳c. vinos. ℥iß ♎ matrical. lumbric. ▽r. theriacal. camphorat. ℞ lumbr. ▽r. essent. succin. aa ℥ij m. d. s. *L. C. obs.* 99. *p.* 178.

Cachexia hydropem minitans.

℞. rad. enul. zedoar. bryon. vincetoxic. aa ℥iij herb. gentian. cruciat. hysop. ℥fol. fibrin. agrimon. summitat. centaur. min. fl. genist. aa mß rhabarb. elect. ℥vj limat. chalyb. in petia legat. ℥ß cortic. winteran. ℥ij caryophil. aromat. cardam. min. a ℈ij sem. apic. fœnicul. a ℥j m. infund. vi-

no. alb. ds. *Post pastum tres cuspides cultri pulv. peptici cum pane tosto vino affuso* ℞. trach. aromat. usit. ℥j pulv. cachect. Querc. incompl. ʒij ♁ ♂l. diaphor. rad. ari crudi aa ʒj spec. imperator. diarrhod. abb. lætific. Rhas. cordial. temp. aa ℈ij sacchar. ℥ß ☍ N. M. expr. ℈j cinamom. caryoph. aa ♌t. gt. iv. Post vinum medicatum cum jusculo vel infuso ʒfol. fibr. dabantur 40 guttæ Ræ antihydropic. a Konigio in quadripartito botan. *p.* 1021. descriptæ. Per intervalla ante ingressum lecti pil. seq. ℞. mpil. hydrop. Bontii ʒj ☿ dulc. ʒß resin. gialap. diagryd. ♀r. a gr. xij. troch. alhand. gr. vj cum R ♀ f. pil. No. xc. *Curæ colophonem imposuit decoctum mane ad ℥iv vel v. subinde etiam vesperi haustum.* ℞. rasur. lign. guaiac. ℥iij cort. ejusd. ℥j passul. maj. exac. minor. a ℥ß baccar. junip. lign. aloes aa ʒiij affunde ▽ fervidæ ℔vj stet in digestione, dein coquatur ad 3tias sub finem addendo rasur. lign. sassafr. ʒvj sem. anis. santal. citrin. ʒiß m. d. ad usum. *Act. phys Med. volum.* 1. *obs.* 100. *p.* 180.

Ulcus cancrosum faucium.

Illud *Grimmius* sanavit. sæpius purgando laxantibus ☿rialibus, loco potus ordinarii decoct. ex rad. sarsæparill. pareir. brav. chin. polypod. & tandem phyalismo per ℥℥ hung. externe adhibita fuit ▽ ☿alis. *lib. cit. obs.* 110. *p.* 225.

Ruptura

Ruptura interiorum colicam iliacam mentiens.

Goblius præscripsit herb. arnicæ veræ in infuso calente cum cerevisia reiterato sorbillandam. Injecit clysteres, intestinorum amurcam ⊖ epson. ℥j eluebat. & dein lap. 69 in vino solutos porrexit. *L. C. obs.* 125. *p.* 266. Circa arnicæ *usum notandum venit, ne copiosius & saturatius infusum affatim sumatur, cum enim particulis activis acribus irritantibus scatet, dolores causat acerbissimos, ☍sis vix domandos, quod incautior in proprio corpore expertus dolui, cum post excussionem infelicem ab equo pro dissolvendo forte congrumato sanguine biberem: varia experimenta, & vires de hac herba annotavit Goblius in Actis Berolinens.* Cohausen.

Oedema pedum cum febre in gravida.

℞. *Brunnerus* in gravida febricitante, cum optato effectu seq. usus pilulis. ℞. cort. peruv. ℥ß regul. ♁n. medic. ʒj myrrh. ℈ß castor. gr. v. ℨℨ ♁n. ℈ß extr. trifol. fibr. ℈iv cum gumm. tragac. f. pil. ex ʒj No. xvij. d. ter de die. No. xiij. superbibendo calide. *Act. phys. Med. G. N. C. vol.* 1. *obs.* 128. *p.* 275.

Petroselinum antiphthiriasicum.

Ad pellendos pediculos polychrestum longe tutius est, quam semen staphisagriæ aut ☿r. Simulque ad consolidatio-

 nem

nem ulcusculorum, tineæ & favi in capite suum confert. Valentini *L. C. obs.* 133. *p.* 286.

Paralysis palpebræ post morbillos.

Externe sacculi cephalici, litus ⌒si, vesicatoria, fonticuli, V. S. in brachio, ⊖ vol. ꝏs., & ⌒ penetrantiores antiparalytici, nec non balsamum peruvianum palpebris mane & vesperi illitum, & postea ▽ traumatica Gallorum, quam *eau d'arquebusade* vocant ablutum. *L. C. obs.* 140.

Diabetes spuria in variolis & morbillis.

Datum pro potu emulsum amigdalarum dulcium, quod vehiculum fuit pulv. pannon. r. cum bez. Sennerti & gumm. arabico, mane & vesperi cuspidatim exhibiti. *Lib. cit. obs.* 141. *p.* 297.

Philtri medela.

Rusticus sanguinem menstruum in cremato sumpserat, unde varia, cardialgica &c. symptomata. Cl. *Fischerus* jussit ut epotaret ꝏ oliv. vel lini, altera die exhibuit hipecacuan. vomitumque promovit ▽ calida cum butyro. Post vomitum exhibuit vinum generosum, circa meridiem. ⊖ volat. ꝏs. Sylv. cum ⌒ ⊕ carminat. in vino, caput lixivio simplici lavebatur. & pileo imponebantur aromatica. *Act. phys. med. G. N. C. vol.* 1. *obs.* 143. *p.* 304.

Unguen-

Unguentum ophthalmicum.

℞. butyr. caprin. rec. ℔iij herb. loti odorat. rec. florentis, vulg. siebengezeit concis. M. iv. rutæ hortens. florent. miß frixentur in sartagine ferrea lento △ usque dum humiditas consumpta; transcolatur ds. *L. C. obs.* 153. *p.* 325. Lotus odoratus *in pharmaciam hucusque vix introductus est, quamvis penetrans ejusdem odor abunde de ipsius ⊖ vol. ♀r. testetur, nec dubitandum, quin inter herbas numerari queat, a quibus in praxi effectus non proletarius exspectandus. Usus ejus jam ab aliquot annis hic Confluentiæ introductus, atque hujus non ita pridem magnus encomiastes exstitit* Cl. D. Weckbecker, Revisionis Electoralis Consiliarius &c. *a quo sæpius audivi, se mirandos præcipue in morbis exanthematicis, & catharrosis, rheumaticis effectus ab hujus herbæ seu potius florum infuso observasse; floribus his repletum sacculum continuo in dorso, scapulis, & ubi dolor adest ipsus portavit; Apoplexia tactus (qua intra horam occubuit) balbutiens hujus infusum anhelavit. Suprafatum ungtum ipsi quondam communicaverat, quo se in oculorum vitiis magni quid præstitisse gloriabatur. In flatulentiis, cardialgia, colica, quin dysenteria solamen non exiguum attulisse ipsus recordor. ☍ ejus per insolationem factum penetrans est penes plebem in quotidiano usu.* Cohausen.

Amaurosis.

Pulv. digest. ex ♃♃ ⊕ Xstall. ppt. oc. 69 succin. sem. fœnicul. & rad. valerian. *Deinde* potio *laxans* ex rhabarb. foliis senn. in ▽ coctis cum mann. vesicatoria posita in utroque brachio. Valerianæ rad. cum fragmento succin. in dorso suspensa. Mane semen fœniculi masticatum, & ejusdem *decocti calentis* vapor oculis exceptus. *Interne pulv*. ex rad. valerian. herb. euphras. sem. fenicul. succin. ppt. Xstall ppt. matr. perlar. ⊕ purif. cum *infuso theiformi* ex herb. euphras. cum flor. betonic. meliss. acetosell. salv. fl. consolid. regal. cichor. paralys. cyani &c. *Et pilulis* sumendis noctibus alternis: extract. bezoard. chaquerill. helen. pæon. valerian. lign. aloes, castor. rutæ cum ♃♃ nativ. *L. C. obs.* 159.

Arthritis.

Matrona arthritica nullis remediis adjuta mane & vesperi aliquot scutellas instar theæ absorbet infusi visci quercini, jungitque ante pastum & cænam ℞ ♂tis cydon. cum essent. balsam. Hoffm. & convaluit. *L. C. obs.* 191. *p.* 422.

Antihydropicum.

Decoctum corticis ulmi cum ▽ factum in hydrope tum medicamenti tum potus ordinarii loco sumptum per aliquot 5 vel 6 septimanas hydropem curasse testatur Struvius *L. C. obs.* 194. *p.* 429.

Crurum

Crurum tumor œdematoſus.

Poſt epotum diaphoretico - diureticum decoctum ex ingredientibus lympham mucido - viſcoſam reſolventibus & acrimoniam ⊖nam, temperantibus concinnatum, pil. purgantes ex hydragog. Bontii. formatas & cum ☿r. dulc. & reſin. gialap. & extract. trochisc. alhandal. acuatas, tum ℞ antihydrop. cum ℞ milleped. junip. & ♌ cochlear permixt, & pulv. pepticum ex aromaticis ⊖ acribus, ♂libus melius habuit, ab uſu pediluvii cum fol. rorismarin. ſalv. betonic. chamæpyt. ruta, ſerpill. flor. chamom. ſambuc. cum tantillo ♀r. ac ⦶ in ▽ chalybeata decocti, tumor imminutus fuit. *L. C. obſ. 213. p. 468. Eidem patienti circa autumnum revertente œdemate & reſpirandi difficultate præſcripſit* M. Hoffmannus *vinum medicatum* ex rad. enul. acor. cichor. vincetoxic. trifol. fibrin. herb. gentian. cruciat. fumar. ſcord. centaur. min. abſint. fol. ſenn. agaric. crud. fibr. hellebor. n. ſem. fænicul. apii, cochlear. bacc. junip. cort. winteran. caryophil. aromat. macer. cardamom. min. limat. ♂. & ♀ ſolubil. *id. ibid.*

Hydrops pectoris vel pulmonum.

Ad relevandam reſpirationem mixtura ex gummi ammoniac. in vino ſoluto cum ▽ hyſop. veronic. vinoſa oxymell. ſquillit. eſſent. croc. & ♌ cochlear. ante cubitum & circa mediam ☽ *data* ℞. elix. antiaſthmat.

mat. *Furst.* ♀ bez. Buss. extr. incidens *Stablii* ⊖ volat. ℘s. pectorale singulare, liq. CC. succinat. *Porro* ad imitationem *Willisii* pil. ex milleped. flor. ♀r. & benzoini *Itemque* ⊖ vol. succin. cum therebint. venet. pulv. *Pompeii Sacci* diureticus, *vid. observ. Vratislav. de hydrop. pect. p.* 52. Non neglecta ♂l. & pectoralia, pediluvia, fomenta. *Suffitus sicci* cum gumm. anim. tacamahac. mastich. junip. succin. citr. *ut & sparadrapum* ex ceræ ℥iv sevi hircin. ℥ij ℘. rosac. ℥j &c. *Tumoris scroti incrementum prohibuit cataplasma* ex cochleis cum testis suis contusis. herb. agrimon. nasturt. ▽t. fl. chamom. sem. anis. farin. fabar. cum ▽ ♆ compos. cui postmodum substitutum est fermentum cum testis saltem cochlearum contusis, scord. nasturt. ▽t. alchymill. & flor. chamom. melilot. aneth. rosar. mastich. myrrh. oliban. O crudo & farina fabar. in ▽ ♆ cum ▽ sambuc. ppt. affuso sub applicatione V camphorat. alvi segnities tollebatur elect. purgante lenitivo *Florenzolæ* pulp. cassiæ recenter extract. & passular. min. in ▽ fumar. decoct. cum stimulo rad. gialap. & diagryd. rosat. *id. ibid. p.* 472. *& seq.*

De variolarum in facie deformitate præcavenda.

Duos modos suggerit M. *Hoffmannus* primus est variolarum inauratura die x. xj. xij. quando arescere incipiunt instituenda,

da, facie prius ☍ amigd. dul. moderate illita ☉ purissimi foliis vel lamellis impositis, & donec decidant intactis relictis. Alterum est linimentum, quod ex lythargirii candefacti dein frigefact. in pulv. contrit. ac in olla cum ✢ rosac. cocti ℥iß conficitur, & cum ☍ rosac. admixto ad desideratam consistentiam redigitur, plumam perdicis aut gallinæ vel columbæ tenuiter injungendum. *Act. phys. Med. volum.* 1. *obs.* 214. *p.* 474.

Glandularum colli tumor, & fistula.

Alternis diebus fiat purgatio pilulis Becherianis ℞. Æthiop. min. ℥ß pulv. cinamom. sacchar. cananriens aa ℨj ☍ cinamom. gt. iv. divid. in 16 part. d. omni mane dosis cum potu ex rad. sarsæpar. chin. bardan. scrophular. polypod. glyzyrr. cort. ☉r. culilabani, sem. anis. &c. *ibid. obs.* 222.

Exanthema chronicum purpuraceum.

Datum decoctum ex rad. sarsæparill. chin. scrophular. liquir. herb. agrimon. hepatic. betonic. de primario sæpius aliquot cyathos, de secundario quantum potuit, bibit, dabantur pilulæ ex ☿r. dulc. & extr. panchymag. Croll. aa omni hebdomada sumendæ, reliquis diebus ℞ ♁ acris ad gutt. LX ter quotidie præbebatur, quæ primis curationis diebus camphora miscebatur *Act. phys. med. vol.* 1. *obs.* 234. *p.* 535.

Hæmor-

Hæmorrhagiæ remedia ⊖ volat. ꝏsa.

Contra vulgarem opinionem usu compertam habet *C. M. Adolphi* ex ℞ ♀ ∼ ⊖✱c. & simil. ꝏ mac. menth. meliss. anis. de cedro. Sed circumspectus sit eorum usus, parciori, sed crebriori, dosi sumendus, dempta prius plethora. & ut febris absit. *L. C. obs. 243. p. 549.*

Variolarum therapeia.

In subjectis debilioribus ubi superabundat viscidum datur ab initio vomitorium; nunquam purgans. Si motus humorum nimis enormis, apud infantes hirudines, apud adultos V. S.; si vero sint variolæ malignæ, & se petechiæ immisceant, abstinendum, nam nocent. Omnia volatilia in cura exulare debent; absorbentia, ♁sa & in subjectis cachecticis ℥℥nis maritata optime prosunt. a ∼ mineral. & iisdem paratis remediis abhorrendum. Si hæmorrhagia suspecta exoritur, diascord. Frac. confect. alkerm. pulv. bezoard. anglic. vel in mixtura. ▽ theriacal, e succis Minderer. in nimia autem acrimonia ꝏ amigd. dulc. cum syr. violar. in torminibus ventris & tenesmo enema ex crem. hordei & sevo cervino. Hic neutiquam reticendum mucilaginosis & oleosis e. g. decocto C. C. ꝏ amigd. dulc. quod interdum ad aliquot guttulas in infuso thee vel ptisanæ vel jusculo

sculo præbetur, ac hirudinibus in infantibus, in adultis V. S. plus effectum fuisse, quam omnibus alexipharmacis. liquor myrrh. per deliquium pptus in variolis corrosivis magno fuit auxilio. *F. Buttnerus L. C. obs.* 249. *p.* 561.

Tumor testiculi scirrhosus.

Quavis septimana semel ante somnum pil. purgant. ex extract. catholic. resin. gialap. & ☿ dulc. reliquis vero diebus mane & vesperi ℨß cort. rad. ononid. verno tempore collecti cum pauco saccharo, ex decoct. rad. sarsæpar. vincetox. ononid. chin. & glyzeriz. addito cort. rec. citr. simulque empl. diaphor. Myns. & de sapon. Tachen. & de ammoniaco parti tumenti impos. Quibus remediis per aliquot hebdomadas continuandum. *Act. phys. med. vol.* 2. *obs.* 3. *p.* 12. Hanc methodum *expertam vidi in viro magnæ abollæ, qui ab impura syphilide contraxerat schirrhosum testiculi tumorem.* Cohausen.

Hydrops.

L*anzonus* ad aperiendas ⊡ vias syr. de alth. Fernel. præscripsit cum ♎ ♀ & elix. propr. Paraccl. & ut bis de die biberet vinum alb. generosum, quod prius ter per cineres genistæ transcolatum sit ad instar lixivii. *L. C. obs.* 5. *p.* 15. D. Burlet *in observ. Academ. Reg. Scient. die* 24 *april.* 1700 *testatur*

testatur hydropem tutius diureticis quam purgantibus curari, qui in hunc finem ▽ ♆ summis laudibus extollit, eoque magis si ℞ metallorum misceatur.

Clavus.

Non intermisit *G. Klaunigius* malum aggredi laxantibus ⊕sis, absorbentibus, ʒʒnis, anodynis, tonicis &c. clysmatibus, V. S. variisque topicis. Sed nil citius & tutius juvit, quam applicatio hirudinum. *Lib. cit. obs.* 14. *p.* 42.

Vomitus & digestio vitiata.

Tum opium recipientium tum ventriculum confortantium compositionibus frustra tentatis ad gelidas ex ▽ in qua modo subacidorum cerasorum, modo fragorum, modo limoniorum malorum succus cum modica sacchari portione solutus, confugiendum, nam ubi vomitus neque stomachicis neque anodinis sistitur, his curari solet. *lib. cit. obs.* 26. *p.* 54.

Oedema pedum post podagram.

Datum fuit ⊖ epson. extract. liquidum ex amaris cum vino paratum. ⊖ genistæ cum vino rhenano, non tulit æger. Dein pugnatum fuit pilul. balsam. Beccheri, cui massæ admixtum extr. squillæ. *Dein nodulus laxativus.* ex rad. 5 aperient. pimpinell. apii, fibr. hellebor. n. herb. cuscut. epithym. salv. betonic. summ. centaur. min.

comis

comis rormar. fol. senn. s. s. rhabarb. crem. ♀r. cort. ☉r. cardamom. & N. M. quæ in vino & ▽ infund. a quorum usu œdema disparuit. *L. C. obs.* 59.

Aphonia post retrocessum œdema et podagram.

Frictionibus & linimentis ♎sis, penetrantibus admotis odoriferis & sumpta potione autapoptectica ex ▽ ceras. n. salv. fl. pæon. til. epilept. Lang. cinamom. borrag. liq. CC. succinat. ♎ cephal. *Mœbii* ac sanguin. human. & syr. fl. tunic. refocillatus fari cœpit, dein perrectum fuit mixt. ⊖ ♀ cum ♎ CC. pulv. antispasmod. linimentis ♎sis & nervinis ex ▽ carbuncul. virtutum, ♎ lavend. ror. mar. balsam. vitæ *Schröderi*, frictionibus, sacculis siccis nervinis. *Cumque recidiva adesset*, remediis prioribus jungebantur ♎ ⊖✳c. lavend. caryophyllat. *Electuar.* ex conserv. flor. tunic. pæon. citr. majoran. anthos N. M. in india condir. caryophil. condit. pulv. lumbr. ▽r. succin. specif. cephal. M. syr. fl. stæchad. e succ. cerasor. n. Linguæ imponebatur theriac. mista cum sem. sinap. ⊖ vol. succin. CC. & ☍ cinamom. vesicatoria imponebantur nuchæ, & interiori parti femoris utriusque. unde resuscitata fuit cum euphoria arthritis: *Act. phys. med. volum.* 1. *obs.* 59. *p.* 136.

Lumbrici.

Mixtura ex essent. absinth. tanacet. C. B. & aristoloch. rotund. ad 40 gutt. & bolus ex rad. gialap. corallin. ☿r. dulc. & syr. de absinth. *L. C. obs.* 62. *p.* 147.

Pannus oculi curatus.

Ad affluxum humorum impediendum pulv. laxans ex rad. gialap. & ir. florent. aa cum sacch. q. pl. dein quotidie, aliquoties succum recentem e caule rupto chelidon. major. oculo ut instillaret & diætam servaret, jussit Büttnerus. *L. C. obs.* 77.

Motus spastico congestorii febriles.

Revulsionis ergo in usum vocabantur pil. Beccherian. clysteres, frictiones, pediluvia, & vesicatoria, mane *decoctum* ex herb. scord. fl. primul. ver. rad. pimpinel. & sem. fænicul. cum essent. alexipharm. temperat. item ♎ CC. vel mixt. tonica. pomeridianis horis, pulv. ex. lap. 69. citrat. ♁ diaphor. essent. pimpinell. in gargarismate, externe pectori & collo applicatis saccul. ex. rosmarin. serpill. hysop. chamomill. origan. & fl. lavend. Circa vesperum cum immutatio observabatur, nec somnus esset quietus, decoctum quoddam aperiens datum ex rad. aperient. cichor. pimpinell. sarsæparil. sem. fænicul. cum mixt. tonica, interpositis pilul. Beccherian. pediluviis,

 scari-

ſcarificatione, & tandem potu ſelterana-rum. *Act. phyſ. med. tom. 2. obſ.* 82. *p.* 191.

Contumaciſſimi dolores hyſterici.

Omnibus fruſtra tentatis Medicus ſuaſit, ut mane quotidie ♎ ardentem opiatum, loco vini ardentis, cui erat aſſueta hauriret; quem ita parare juſſit, ut cort. ☉r. mj. opii correct. ℥ß infunderet V. ℔ß, & quotidie ℥j potaret. hoc potu per 20 annos continuato bene habuit. *L. C. obſ.* 93. *p.* 203.

Liquor vulnerarius Dippelii.

℞. herb. numular. chærefol. fol. betonic. plantag. querc. ariſtoloch. rot. aa mij ſanicul. verbaſc. ſed. maj. craſſul. vinc. pervinc. herb. pimpinell. alb. aa miij fl. millefol. mij. ſucc. expreſſ. adde Vaa. item ⊖ gemm. m. j. ♌tur. *L. C. obſ.* 111.

Colica ſtata tempora ſervans.

Per 3 ſeptimanas laxantia, præſertim clyſteres, & purgatis primis viis alterantia reſolventia, diſcutientia, carminativa, media tamen nec mera ☋ſa & volatilia in uſum vocata, & cum notabili effectu mixt. ex. eſſent. caſtor. ♎ ⊖ dulc. & ♎ ⊖*c. junctis externis inunctionibus ex ☋ N. M. expr. ☋ rut. ♌t. &c. *L. C. obſ.* 132. *p.* 301.

Vermes.

Dr. *Fuchſius* julepum ex ▽ gramin. hypericon. & abſinth. cum ☿ coct. & ſyr. edul-

cor. pro vehiculo & ante pastum essent. amar. vesperi vero pilul. balsam. ex extract. amar. & gummatib. quotidie ordinavit. *L. C. obs.* 143. *p.* 323.

Sphacelus uteri.

Hunc frequentem mortis puerperarum causam esse deducit Dr. *Fuchsius*, cui externis præcipue remediis obviandum esse censet, & ad gangrænam præcavendam externe abdomini cataplasma tonico resolvens ac discutiens semper cum voto exhibuit ex pulv. rad. consolid. maj. sigill. salomon. & alth. in fortissimo lixivio cocto, quod quoties siccescere incepit toties renovandum. Interne vero xv pil. balsam. Stahlii. *L. C. obs.* 146. *p.* 331. Alteri mulieri sentienti lochiorum imminutionem, in inguine & abdomine dolorem fervidum, & abdomen gravidæ instar tumefactum, motus febriles, purpuræ eruptionem, dedit interne ⊖sa & temperantia diapnoica & alexipharmaca uterina antifebrilia, & externe sacculos discutientes paregoricos calefactos, cum ardor accresceret externe unguentum de lythargir. & de cerussa toti abdomini inunxit, quo usurpato ardor remisit, & abdomen subsedit. *id. ibid. p.* 336.

Alvi segnities.

Si mica panis tosta 🜖 olivarum irrorata mane deglutiatur, idque bis vel ter repetatur

petatur *Borell. cent.* 2. *obs.* 14. & *Act. phys. med. tom.* 2. *obs.* 195. *p.* 436.

Ambustio a pulvere pyrio.

Artemisia interne in decocto, externe in cataplasmatibus & pulv. insperso ambustis medetur. *ibid.*

Hæmorrhoides cœcæ.

Multis ab hinc annis hæmorrhoides passus fuit cœcas, quæ autem semper evanuerant appensa collo per spinam fabaria. *L. C. p.* 447.

Lumbrici.

Dauci seu pastinacæ luteæ radices mane quotidie commestæ ut insigne antihelminticum laudantur. *L. C. p.* 449.

Mammarum affectus.

In puerperis præservantur, si lintea cum ⊡ ab eadem puerpera post partum primum emissa imponantur, & donec siccescant relinquantur. *ibid.*

Ad inducendam nauseam liquorum ♎ sorum in assuetis.

Præstans ♎ ardentium heluonum antidotum esse, si ♎us ardens per linteum, quo facies hominis defuncti tegebatur, colatus insciis ebibendus detur, experientia docuit. *p.* 450.

Visus debilis.

Visum senex conservavit, *cerumine aurium* quo quotidie mane canthos oculorum internos & palpebras inungebat. *ibid. p.* 451.

Impetigo maligna.

Præparati primo fuerunt humores acres cum syr. fumariæ major. & ▽ cichorii, *postea* purgat. cum extr. catholic. ☿ dulc. resin. gialap. & ⊖ ♀ fixo. *Dein* decoctum antivener. *Zwœlfferi* mane & vesperi *post singulos sex dies.* pil. e ☿ dulc. & extr. fumar. *aliquibus* pulv. de carne viperin. *Ad ulcera* seu *corymbos* ▽ *Hartmanni.* Ossa *Fallopii* & ☍ seu liquor. ☿rii. *Act. phys. med. vol.* 3. *obs.* 4. *p.* 16.

Quartana duplex habitualis.

Hunc D. Gohlius sequentibus feliciter curavit: ℞. croc. ♂t. ♁n. Stahl. gr. iij ⊖ C. B. gr. iv. sacchar. gr. vj m. f. pulv. dabatur dosis bihorio ante accessum, dein alia dosis sero & mane diebus paroxysmi, intercalari autem die essent. gentian. r. cort. cascarill. *Act. phys. med. vol.* 3. *obs.* 9. *p.* 47.

Ulcus lumborum fistulosum.

Dr. Gohlius, liquorem suum, quem vocat ▽ gryseam ad rebelles callosas ulcerationes efficacissimam injici & hac sola deligari curavit. interne dedit laxantia diuretica,

tica, respiciendo simul ad fluxum hæmorrhoidalem, hinc dedit pil. suas cephalico catharrales, & decoctum sarssæpar. ♃ ♁nii & succin. & circa ⚷ præcipitans ex lap. 69. *ibid. obs.* 10.

Aqua Grisea.

Cum *ad omnium manus non sint* Gohlii Acta Berolinensia, *hujus* ▽ *descriptionum adnectere volui.* ℞. ☿rii vivi ▽ fort. aa ℥j f. solutio & reponatur aliquandiu in loco frigido ut coaguletur quasi in crystallos, dein seorsim paretur sequens decoctum. ℞. herb. rutæ hortens. solan. hortens. aristoloch. rot. & rad. chelidon. maj. fl. rosar. r. aa mj m. concis. coq. in ▽ simpl. colat. ℞. mens. ij cui calenti adde priorem solut. ☿rii & statim decoctum fuscum abibit in gryseum colorem, deponens sensim hujus maxime coloris sedimentum quod semper ante ejus usum cum supernatante confundendum, calideque semper applicandum. vid. Gohl. *Act. med. Berol. decad.* 1. *part.* 3. *p.* 90.

Antihydropicum.

Si cortex alni non radicis solum verum quoque ramorum luteus abrasus in ▽ simplici coquatur, habet vim elegantem subducendi aquas hypropicorum. *Act. phys. med. N. C. volum.* 3. *obs.* 16. *p.* 70.

Catarracta curata.

Quotidie bis vel ter instillabatur una vel altera gutta pinguedinis viperarem recentis, externe vero oculus fovebatur collyrio. ℞. croc. metall. ℈ß ▽ chelidon. maj. ℥ ß ebulliant, colat. adde tut. ppt. ℈ß m. tepide oculo inflammato cum linteo applicandum. Cum vero viscidarum partium dissipatio tardius procederet, sequens applicatum fuit unguentum. ℞. fell. carpion. mell. succ. chelidon. maj. expr. aa ℥iij coquantur parum donec inspissentur. adde tut. ppt. ʒß camphor. gr. viij. pingu. viperar. ʒij m. f. linimentum, quo applicato bis vel semel de die calide, & circa vesperam palpebris inungendo ita ut tunicam corneam attingeret, perfecte dissipata est catarracta. G. E. Bernerus *Act. phys. med. tom. 3. obs. 26. p. 85.*

Parotis inflammata & suppurata.

G. E. Berner ulcus dilatavit turundis in ulcus immissis, ex essent. aloes, myrrh. & balsam. peruv. mixtis, cum abscessus profundius penetraret, exhibuit extr. rad. gentian. aristoloch. long. absint. solutis in essent. hypericon. additis ☍ caryophil. euphorbii pauxillo, & aliquot guttis bals. de copaib. pulv. itidem ex irid. flor. ℥ß gumm. euphorb. ℈j alternatim applicando; cum dein nulla amplius ossis fieret separatio, applicuit ▽ ♃ cum aliquot granis ☿ dulc. ex

quorum

quorum uſu caro regenerabatur. *vid. L. C. obſ. 29. p. 93.*

Ingens ſanguinis vomitus.

P. A. Michelotti per hirudines in vaſis hæmorrhoidalibus ℥viij ſanguinis detraxit. tum ▽ ex plantag. ſucco corallato nitro bene ſaturam, cyathi menſura ſæpius eo die ſorbendam præbuit, cum vomitus iterum urgeret, ▽am ex lactucæ ſucco cydoniati laudan. Helmontii gr. xij mixtam ℥iv. dedit. Cum 3tio cruorem vomeret, ad catapotia ex perſici philon. ʒij ex ▽ ſucci ſanguinalis herb. devoranda devenit, & ▽ gelidam. + frigido permiſtam ore contineri, ſpongiamque perfrigido + imbutam epigaſtricæ regioni admoveri juſſit; revertente iterato vomitu purpureo ad confectionem ex contuſis alb. papav. & hyoſciami ſeminibus roſaceo ſaccharo, bol. armen. lap. hæmatit. ſemi cochleari pondere devorandam confugit et ad catapotia *Helvetii* quorum ℈iij omni quadrihorio ſumebantur adjectis margarit. & corall. r. & magiſterio lap. 69. Vomitu denuo reverſo, frigidum ex urente urtica ſuccum, cui opii tolti gr. viij admiſta ad ℥iv potandum obtulit. *Dein* ex chiocolatte tum ex vaccino lacte, & ſaccharo, inde ex hoc & cremore ex dulcibus amigdalis, melonum, albique papaveris ſeminibus recens expreſſo, cujusmodi liquores NB. frigoribus ex glacie & ⊕ conglaciati

glaciati hauriebantur. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 3. obs. 61. p. 196.*

Oedema.

Frustra multis internis adhibitis mediante fotu straminis carui mox sicci, mox ▽ fervente irrorati & lateribus coctis probe calefactis superstrati pedes ita linteis bene tectos aliquoties fovebat, atque hac ratione miram seri stagnantis illuviem proliciens sanatum fuit. *L. C. obs. 72. p. 221.*

Singultus epilepticus.

Cataplasmata stomachica carminativa ventriculo calide applicata, dein ℞. ▽ meliss. ℥ij hirund. cum castor lil. convall. s. v. antepilep. *Langii* aa ℥ß essent. granor. cherm. carminat. Wed. theriacal. a ℈ij essent. castor. ℈j ~ carminat. de ℥bus liq. CC. succinat aa ℥ß ps. Marchion. ℈iß specif. cephal. M. pulv. antispasm. Hall. aa ℈j syr. aceros. citr. ℥j m. ds. *L. C. obs. 75. p. 226.*

Populi arboris vires.

Oculi *populi* cocti cum axungia porcina constituunt *ungt. popul.* cum butyro vero majali emergit *ungt. balsamicum*, interne egregios effectus morbis pectoris præstat: externe vere si illinitur, curat tineam, serpiginem, & alios cutis morbos a ⊖bus scorbuticis provenientes. In *panaritio* sequens tinctura optimum effectum præstat. ℞. essent. myrrh. succin. oc. popul.

pul. asæ fætid. aa si linteamina hac mixtura imbuantur, locoque affecto imponantur, promptum affert solamen. *Balsama* quoque *vulneraria* egregia paravit, J. F. *Weismannus* ex his populis, miscuit ☍ ocul. popul. empyreumat. resinamque eorundem cum ungt. digestiv. ☍ myrrh. per deliq. & balsam. peruvian. vulneribusque infudit. *Act. phys. Med. G. N. C. vol. 3. obs. 92. p. 305.*

Tumor & dolor in tarso pedis post strepitum observ. quod ganglion dixit.

Litu ☍ philos. & lacert. impositoque emplastro de galbano crocato, & de gumm. ammoniac. f. c. ☍ philosop. malax. eoque glande plumbea bracteata firmato, sedatis simul per cataplasma e mica panis cum vitello ovi & croco lacti incoct. doloribus, tumorique reliquo ope fotuum vinosorum e speciebus nervinis discusso debellavit Gutermannus. *L. C. obs.* 103 *p.* 330.

Hydrops thoracis.

G. Fr. *Gutermannus* dedit potiunculam ex gumm. ammoniac. in vino malvat. solut. ▽ hysop. asthmat. & syr. helen. compositam, atque in paroxismo orthopnoico linctum Vratislaviensem ex ☍ amigd. dulc. spermat. cet. liq. CC. succinat. & syr. de alth. Fern. ad pectus magis liberandum frequentem potiunculæ usum injunxit, ad redin-

redintegranda viſcera pil. e gumm. ammoniac. ℨß junip. heder. myrrh. benzoes aa ℈ß aloes gummos. ℈j extr. abſint. CB. gentian. cichor. ℨſol. fibr. a gr. xv. earumque xvij omni veſperi dedit, & ad paſtum mixturam ex elix. aperitiv. Claud. ⊖ vol. ♇s. Sylv. ℟ ♀r. ♎ ⊖✳c. aniſat. nec non pro potu ordinario ſpec. e raſur. C. C. rad. ſcorzoner. ſarſæparill. chinæ, glyzeriz fl. bellid. min. papav. errat. ſem. fænicul. aniſi ſtellat. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 3. obſ. 104. p. 333.*

Nephritis calculoſa.

Calculoſus omni mane & veſperi bina cochlearia ✝ ſquillitici hauſit, unde multos calculos excrevit, atque tandem liber evaſit. *L. C. obſ. 106. p. 336.*

Viſus debilitas.

J. F. Boelius pulv. ſternutatorio ſequenti uſus fuit: ℞. rad. valerian. fol. tabac. aa ℨij m. f. p. adde ♇ lavendul. majoran. aa ♌t. gt. iij. *Libr. cit. obſ. 125. p. 384.*

Cardialgia ſpaſtico-hyſterica.

Præter antiſpaſmodica *Duttelius* ſequens elixir commendavit. ℞. eſſent. cort. ⊙r. caſcarill. CB. ℟ ♀ aa ℨij liq. min. anod. Hoffm. ℨiij eſſent. caſtor. ℨj ♇ chamomill. ♌t. gt. iv. m. d. ante prandium & cœnam gt. xxx. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 3. obſ. 78. p. 239.*

Abortus præcautio.

Quamprimum sanguis ex utero fluere cœperat, VS in matacarpo ad ℥v instituebatur, & dabatur. ℞. corall. r. ppt. ⊕ puriss. unicorn. veri aa ʒj spec. de hyacint. ʒß ☿☿ nativ. ℈j m. f. pulv. divid. in vij part. æq. d. una omni sexhorio in sequenti vehiculo. ℞. ▽ meliss. ℥ij cerasor. n. fl. til. lil. convall. aa ℥j cinamom. bugl. syr. acetos. citr. papav. rh. aa ʒij m. pro potu ordinario decoctum CC. rad. scorzoner. cichor. cum sem. fænicul. crusta panis vino malvatico ebria & aromatibus conspersa abdomini imponebatur, quies in lecto cruribus decussatim positis, & manuluvium tepidum ▽eo-vinosum; cum sanguinis fluxus non plenarie cessaret, & vix cessare soleat ante ejectionem embryonis aut molæ *Gutermannus* dare non timuit pilulas balsamicas ex aloe succotrin lot. myrrh. el. extr. hellebor. n. gumm. junip. heder. ammoniac. succin. extr. cochlear. C. B. centaur. min. fumar. millefol. cascarill. rhabarb. fl. ⊖✱c. ♂l. ☿ diaph. croc. & ⊕ concin. quæ in restituendo viscerum tono, sanguinis discrasia corrigenda, tarda alvo laxanda, & forsan utero ad corpus heterogeneum excutiendum modeste irritando commodam locare operam videbantur. eodem tempore singulis quadrihoriis sumebatur mixtura analeptica, ex ▽ cerasor. n. meliss.

f. v. fl. til. cinamom. buglos. pulv. epilept. Marchion. matr. perlar. ppt. CC. phil. ⊕ depur. ℥℥ nativ. confect. de hyacint. & syr. acetos citri. ventriculo inungebatur balsamum, ℞. ☍ N. M. exp. ʒij menth. ☊t. gt. viij. mastich. chamom. a ☊t. gt. iv. caryophil. gt. iij. bals. peruv. ℈j, quibus fluxus imminutus fuit; *dein infusum.* ℞. fl. millefol. chamomill. rom. sambuc. hypericon. aa mj papav. errat. mß cort. citr. rec. ʒß cinamom. acut. ⊕ ♁n. a ʒj m. d. s. Præter theam hanc mixturam intra ☍ sumendam. ℞. ▽ flor. sambuc. til. meliss. lil. convall. cerasor. n. aa ℥j cinamom. buglos. ℥ß theriacal. ʒij lap. 69 ppt. ʒiß pulv. Marchion. ʒj ♁ diaphor. ℈ij ✳ ʒv syr. acetos. citr. ℥ß ♎ ⊕ dulc. gt. xv m. ds. insimul sacculum per ☍ crebrius vino calefacto rubro intingendum, noctu vero similem modo siccum infimo ventri imponendum curavit. ℞. herb. meliss. origan. ror. marin. c. fl. menth. aa miij fl. rosar. r. mij cort. cascarill. ℥j m. haud omisso supra dato manuluvio, & pro lubitu assumenda mixtura analeptica ex ▽ meliss. fl. til. cerasor. n. a ℥iß margarit. oriental. unicorn. veri aa ʒß confect. de hyacint. ℥ß syr. acetos. citri ʒij m. d. horum autem remediorum effectus fuit frustraneus; hinc pilularum supra memoratarum usum redinchoavit. Vertici clavo hysterico dolenti imposuit petiam ex syndone, in qua erant castor.

ſtor. ℈ij camph. ℈j. cervici juxta tractum ſpinæ dorſi linimentum antiſpaſmodicum. ℞. 🜄 camph. ʒß ⊖✱c. CC. aa ʒj ⚘ anth. rut. ad ♌t. ℈ß axung. caſtor. ʒj m. naribus admovit eſſent. caſtor. cum ♎ ⊖✱c. paratam. Viribus conſervandis dicavit emulſionem. ℞. amigd. dulc. ℥ißf. cum 🜄 violar. ceraſor. n. lil. convall. meliſſ. a ℥iiß cinamom. bugloſſ. confort. uſual. aa ℥j fl. namph. ʒvj emuls. adde ſacchar. perlat. qs. *His peractis dedit pulverem pellentem* ex borrac. venet. & elæoſacch. cinamom. aa gr. xv. ſed nullus inde excitatus parturiendi conatus, ſed ſolum copioſior ſeroſi ſanguinis fluxus: intervenit diſſidium inter conſultos Medicos cum neo-conſulti graviditatem negarent, ſed inſtitit *Gutermanus* & curam reaſſumpſit præter pilul. balſam. dando pulv. ℞. pulv. Marchion. CC. phil. aa gr. viij bez. ♂l. corall. r. aa gr. vij ſpec. de hyacint. gr. v. ⊕ gr. jv. ☿☿ nativ. gr. ij. extr. caſtor. liq. gt. j. m. d. quotidie duo in vehiculo mixturæ ſæpius cochleatim exhihendæ. ℞. 🜄 ceraſor. n. fl. til. millefol. flor. chamom. aa ℥iß meliſſ. c. v. cinamom. buglos. a ℥j fl. ⊙r. ʒvj confect. de hyacint. alkerm. a ʒß m. Iteratum quoque linimentum antiſpaſticum. ventriculi inflationi obviatum elix. ⊙r. cum 🜄 parat. cum liq. anod. Hoffm. & litu ♎ſo. ℞. 🜄. anhaltin. ℥iß ⚘ menth. chamom. aa ♌t. gt. x. expreſſ. N. M. ʒij balſam. perv. ʒj m. quod probe

probe agitatum & calefactum ventriculi regioni applicatum. & clysmata injecta. ℞. decoct. carminat. & emoll. a ℥iv ⊕ ♁n. ʒj 🝆 chamom. aneth. aa. coct. ℥iß vitell. ovor. No. j. balsam. peruv. ʒß 🝆 ♌t. anis. ℈ß m. alio tempore simile fere cum liq. 🝆s. *Sylvii*. pro potu ordinario rad. scorz. ℥j sarsæpar. ℥ß sem. fænicul. ʒj decoct. in ▽ font. ℥xxxvj. post hæc excreta fuit molecula carneo-membranosa. *Dein* paravit balneum ex ▽ fluv. cui incoctæ fuerant rad. alth. herb. 5. emoll. flor. chamom. ac malva, cui tepefacto insidens abdomini imposuit sacculum herb. meliss. menth. crisp. salv. hypericon. origan. fl. chamom. sem. aneth. bacc. junip. & lauri refertum. Accedentia parturiendi molimina adjuvit. ℞. pulv. Marchion. ℈j corall. r. gr. xvj spec. de hyac. ℈ß borrac. venet. gr. xvj. 🝆 cinamom. gt. ij. m. divid. in 2 doses. Post quæ denuo molam & fœtum peperit, cum vero sanguinis fluxus continuaret. pulvisculum porrexit e corall. r. ppt. ℈ß spec. de hyacint. gr. viij ⦶ puris. gr. iij ʒʒ nat. gr. ij mass. pil. de cynogl. gr. j. m. cum emuls. etiam alias cochleatim haurienda. ℞. amigd. dulc. ʒiij sem. citr. C. M. iv frig. min. a ʒj ▽ plantag. cerasor. n. violar. flor. til. aa ℥ij meliss. s. v. fl. ⊙r. a ℥j m. f. l. a. emuls. colat. adde margarit. orient. unicorn. ver. corall. r. ppt. aa ℈ij spec. de hyacint. ℈j sacchar. perlat. ℥ß m. d. s. cumque

verissi-

verissimum & experientia confirmatum crederet Author. *quod ubicunque adsunt dolores ad partum, & perpetuum sanguinis ex aperto orificio uteri interno profluvium, ibi subsit corpus ex utero expellendum.* xij grana pilularum balsamic. porrexit, unde nova excreta mola, hæmorrhagia doloresque cessarunt, ac puerpera sensim vires recuperavit. *vid. Act. phys. med. G. N. C. vol.* 3. *obs.* 78. *p.* 237. *& seq.* Occasione præcavendi abortus non possum quin subjungam laconice conscriptum consilium a celeberrimo quodam Archiatro: *Abortum qui instare videtur præcavere admodum est difficile, imposterum autem si nova sequatur graviditas, suaderem usum sequentis vini medicati, in quintum graviditatis mensem usque.* ℞. *cort. rad. tamarisc. peruvian. cinamom. aa* ℥j *limatur. ♂tis non rubiginos.* ℨiß *cort. citr. rec.* ℥j *scissa mixta digere calide in phiala alta chimica clausa in vini Rhenani generosi* ℔jv *per* ☍ *dein colat. subsidendo depuretur. s. usui. sumat hujus mane jejuna, dein hora ante prandium & cœnam singulis vicibus tria cochlearia simul ac prima graviditatis adest suspicio. sanguinis missio tunc tantum utilis est, si rubedo labiorum & faciei & calor corporis, pulsusque plenitudo plethoram adesse indicent.* alia occasione sequentia commendata fuerunt. ℞. *rad. rhabarb. gr. xv. m pil. Stabl. gr. v. pulv. antispasm. Stabl.* ℈ß *m. dispensetur in* 8*plo mds. Pulver davon alle morgen und nachmit-*

 tags

tags eines zu nehmen und 3 ſchalen thee nachzutrincken. ℞. *extr. C. B. ſl. chamom. millefol. caſcavill. ▽ſi ♂t. cum ſucco citri ppt. a* ʒj *cort.* ☉ ʒß ⊖ ♀ ʒß *vini malvat.* ℔ß *digere per* ℘ *poſt factas quasdam ebullitiones cola & frigefacto adde liq. min. anod.* ʒiij *mds. mutter und magen ſtärckende tinctur davon morgens und nachmittags* 60 *tropfen zu nehmen.* Niſi compendii limites prohiberent multas deſuper monendas reflexiones practicas haberem, quas in alium locum reſervare cogor. *Cohauſen.*

Emenagogum.

Fila cannabina, cum cinere cocta, ut ſolent mulieres antequam telam conficiant, calida & madida regioni ventris & pubis applicata inter fortiora emenagoga commendavit Rodericus a Caſtro lib. 1. de morb. mulier. p. 23. *Act. phyſ. med. N. C. vol. 3. in append. p. 157.*

Hemiplegia cum Aphonia.

J. J. Neubold hirudines pone aures applicari juſſit, quibus ſugentibus vox rediit, reliquum malum veſicatoriis ſuris pedum impoſitis, & per tempus pene multum apertis relictis conſervatisque, laxationibus item per epicraſin imprimis elix. polychr. Hallenſium pene fere ſuſtulit. *Lib. cit. p. 165. obſ. 6.*

Lues venerea in puero XI annorum.

Decoctum simplex e rad. bardan. sarsæpar. chin. caryophill. herb. saponar. rasur. lign. sassafr. guaiac. & sem. fænicul. interposito subinde pulv. laxante ☿li & conjuncto usu ℞æ ♃nii. datum & convaluit. *L. C. obs.* 10. *p.* 173.

Uteri inflammatio.

Ad dolorem post partum evenientem sedandum obstetrix injecit clysterem emollientem ex juscul. pingu. cum sacchar. aliquantulo, & ☍ cheir. ventrem insuper manibus ☍ prædicto madidis fovit. a quibus dolorum imminutio, doloribus iterum cum aliis symptomatis recrudescentibus, data ▽ violar ad ℥viij cum gr. x. laud. liquid. *Sydenhamii* & clyster. ex lacte vaccino cum 2 vitellis ovor. & ☍ cheiri. externe cum spongiis fomentum abdomini adhibitum ex decocto calente herb. & rad. malv. herb. & flor. violar. *accrescentibus symptomatis*, e malleolo dextro detractus sanguis ad ℥x clyster ex lacte denuo injectus, abdomini omentum vervecinum ☍ rosac. calenti intinctum adhibitum. *vid. Act. phys. med. G. N. C. vol.* 4. *obs.* 2. *p.* 11.

Vermes cum ⊡ excreti.

L. Manentius aquam antihelminticam cum ☿rio vivo decoctam mediante syringa

bis de die in veſicam injici juſſit, unde laudabilis fuit effectus. *L. C. obſ. 4. p. 22.*

Sphacelus dorſi.

G. Obſtius parari juſſit decoctum mundificans ex rad. gentian. ari. ariſtoloch. rot. fol. nicotian. cum mell. roſar. altero die dedit potionem laxantem, hinc pulv. ex ♂n. diaphor. lap. 69. ſuccin. & ℥℥ nativ. item ♎ bezoard. Hoffm. & decoctum ex rad. chin. ſarſæp. ſcorzoner. polypod. herb. CB. & ſem. fœnicul. in cavitatem injectiones fiebant ex ☍ caryophil. cum 🜄 rectificatiſſimo. peracta mundificatione applicabantur balſamica ex terebint. mell. chelidon. lap. calamin. myrrh. ſuccin. fol. nicotian. & vitello ovor. *L. C. obſ. 6. p. 31.*

Cardialgia ſpaſmodica horrenda.

J. P. Wolffius potiunculam e manna cum ▽ lil. alb. & anis. ſoluta, laxantibus amaris & ſyr. de cichor. c. rh. conflatam præſcripſit, quam ſpatio unius horæ cum euphoria ſumpſit; tuſſim vero relictam pulv. ex ℥℥ nativ. lumbr. ▽r. ſuccin. caſtor. & eſſent. anodina ſedavit. *L. C. obſ. 19. p. 85.*

Virgo fulmine tacta.

Statim inſtituta VS. quæ intra horam repetita, dein pulv. omni trihorio diaph. & antiſpaſm. ʒß in vehiculo calido datus, cæterum frictiones & balnea omne punctum abſolvunt. *L. C. obſ. 21. p. 88.*

Vomi-

Vomitus & ſeceſſus cruenti in puero recens nato.

Dr. Brebiſius dedit ♁ amigdalorum dulcium ſpermati ceti remixtum. *Libr. cit. obſ.* 28. *p.* 108.

Otalgia.

Dr. Behr revellendi gratia inſtituit VS. in pede, hinc pilulas laxantes, externe ſacculos applicavit diſcutientes ex rad. ariſtoloch. rot. ir flor. &c. herb. origan. ror. mar. menth. flor. chamom. ſambuc. paratos, & V camphorato aliqualiter irroratos, dein lenia diapnoica temperantia, externe guttatim auri inſtillari curavit ℞. eſſent. myrrh. ʒj caſtor. ſuccin. aa ʒß mds. quo adhibito vermiculus flaveſcens prodiit, & dolor ceſſavit. *Lib. cit. obſ.* 29. *p.* 109.

Cephalalgia.

Dr. Behr poſt plurima fruſtra tentata adhibuit ſequens errhinum. ℞. ſacchar. canariens. fol. tabac. a ʒß fl. benz. lign. aloes pulv. aa ℈ß ⊖✱c. volat. gr. vij. m. f. pulv. ds. nieſpulver, quo aſſumpto vermis prodiit. *ibid. obſ.* 30. *p.* 111.

Singultus remedium.

Varia confortantia ſtomachica, aromatica, carminativa, nervina, caſtorina ʒʒna, antiſpaſmodica balſamica interna & externa fruſtra fuere adhibita ex ſuaſu ami-

ci e mammis suxit lac muliebre, & in sene hoc singultus cessavit. *L. C. obs.* 33. *p.* 117.

Hæmorrhagia oculorum.

D. Hoyerus talem in infante debellavit ▽ plantag. ♌ta interne propinata & externe similiter frigidiuscule oculo applicata, atque aliquandiu continuata. *L. C. obs.* 37. *p.* 124.

Mictus cruentus & purulentus.

Hic in historia morborum Vratislaviensium 1701. *p.* 281. dicitur *hæmorrhoides vesicæ.* vid. Fr. Hoffmannus *medicin. consult. part.* 1. *decad.* 1. *cap. ix.* & *part. viij decur. v. cas. v.* Dr. Fürstenau in pede circa utrumque æquinoctium VS. instituí suasit, præterea balnea & pediluvia, semicupia, clysteres commendavit, junctis pil. balsam. interpositis succinatis, ♃♃nis, absorbentibus & ⊕sis. nec omissis specificis ex equiseto, urtica minore, pareir. brava millefol. therebint. bibitæ quoque ▽ pyrmontanæ & selteranæ. item succus betulæ. *Alius medicus accersitus* mass. pilul. ex ☿r. dulc. ℥j ℈ß & ♃♃ ♁nii ʒß gr v. per plusculos ex ordine dies ad gr. vij quotidie dedit, unde nulla salivatio, sed blanda laxatio cum levamine subsecuta *Act. phys. med. G. N. C. vol.* 4. *obs.* 4. *p.* 131.

Abdominis intumescentia.

D. *Fürstenau* tumorem abdominis irregularem puerperæ supervenientem, tentavit

vit curare VSne, clyſteribus, ▽ ſelterana, ſed in vanum, redeuntibus catameniis infuſa theiformia, ℞as aperitivas ♂les, pediluvia, VSnem in pede, pulv. ⦶ſos abſorbentes & temperantes, additis nonnullis externis, & præcipue pilulis balſamicis feliciter tractavit. *L. C. obſ.* 42. *p.* 132.

Affectus ſpaſmodici.

Hos infuſis theiformibus ex herb. veron: betonic. millefol. catharcticis blandioribus & pilulis balſamicis, præcipue pulv. ⦶ſo - ʒʒrinis cum abſorbentibus & caſcarillæ cortice diu uſurpatis, potu, & motu ſufficiente, ſubinde aquis mineralibus, ſanatos vidit Fürſtenau. *L. C. obſ.* 43. *p.* 134.

Affectus ſpaſmodico - paralyticus.

Poſt emanentem narium hæmorrhagiam ſupervenientem ſequentibus tractavit Cl. *Fürſtenau* V. S. & ſcarificationibus per vices inſtitutis & repetitis, veſicatorio non neglecto, varia pro uſu interno nervina, ſuccinata, ʒʒna, ⦶ſa &c. non neglectis ſpecificis antiſpaſmodicis lumbricis ▽r. talo leporis, ungul. alc. pulv. Marchion. ipſisque lignorum herbarumque cephalicarum decoctis, catharcticis & ſudoriferis. *id. ibid.*

Affectus ſpaſmodico - hyſtericus.

Varia adhibita fuere remedia, rad. hipecacuan. ▽ minerales Sedlicenſes tem-

perantia, ⊖na, ⊕ſa ʒʒna ſuccinata & ex millefol. caſcarill. chamomill. pimpinell, vix levamen attulerunt. Niſi quod pulvis ⊕ſo ʒʒnus parvis doſibus ſæpius datus ſolamen adferret, junctis clyſteribus lacteis, emulſ. ex ſem. papav. mixtura quoque ex gumm. ammoniac. & ſperm. cet. & ▽ hyſop. &c. primario autem intentio fuit revocare menſes per V. S. in pede, pil. balſam. pediluvia &c. optimum autem effectum ex NB. aeris mutatione, uſu infuſi theiformis & elix. ſtomachico, habuit. *id. ibid. obſ.* 44. *p.* 156.

Herpes eryſipelatoſus in infante.

Præter abſorbentia & interpoſita ☿rialia, pauca externa ut ſemen lycopodii CC ſine △ ſunt data, nutrici vero nonnulla hæmocatharctica decocti vel guttularum forma. *id. ibid. obſ.* 45. *p.* 137.

Dyſpnæa ex phthiſi.

Clmus *Capper* mixturam ſequentem ⁂ſam magnopere in pectoris affectibus, doloribus colicis nephriticis laudat. ℞. ▽ fl. acat. cherefol. hyſop. heder. ▽r. malv. a ʒvj ſacchar. cand. alb. ʒvj aut ſyr. de alth. vel capill. vener. ℥j ⁂ amigd. dulc. ℥iij ⏜ ⊖✳c. vol. gt. xxx. m. ds. löſende mixtur öfters ein paar löffelvoll davon zu nehmen. *L C. obſ.* 47. *p.* 141.

Saliva

Saliva ſacchari inſtar dulcis.

Affluxum a ſalivalibus glandulis avertere intendens Cl. *Michelotti* ex manna, cum ☿ ſolub. ℈vj in decocti pectoral. ℥v & modica ▽ totius citri potionem dedit, cum admodum anxie reſpiraret patiens V. S. in pede inſtituit, & juſculum pulli, in cujus ventre eryſim. trifol. fibrin. atque hyſop. folia cum enul. campan. rad. cucurbitæ & melon. ſem. decocta erant, quatuor ante prandium horis obtulit; *ſuaſit porro* ut modo centaur. min. flores, abſinth. rut. hortenſis, cort. peruv. rad. gentian. trifol. fibrin. ♎tum nonnunquam ⊖ abſint. in ore contineret, modo ut eſſent. abſint. ante vel poſt prandium cochlear ſumeret; nec non catapotia alvum & ⊡ moventia ex milleped. aloes ſuccotrin. gumm. ammoniac. roſarum ſucco ſoluto mane devoraret; his ſalivæ dulcedinem non corrigentibus ſuccinatum ⊕ ad gr. xxx quotidie per duas ſeptimanas ſumptum, his nec proficientibus ☿ chalybeatum dedit: hoc ad 120 grana in juſculo ſumpto alvus movebatur, fluxusque ſalivæ imminuebatur. dein ▽ frigidiſſimam malorum limoniorum ſucco acidam cum euphoria bibit. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 4. obſ. 59. p. 214.*

Solani furioſi noxius uſus.

Cum ſemine daturæ releganda eſt belladonna ex foro medico, quoniam ab

utroque hocce ſimplici vix unquam utilem ac felicem, certiſſime vero infauſtum atque funeſtum exſpectare licet effectum. Sam. Carl *Act. phyſ. med. vol. 4. obſ. 86. p. 324.*

Atrociſſimus ventriculi dolor.

Matrona modo laudan. liquid. Helmontiani gt. x. citra effectum ſumpſerat, cum advolaret *Dr. Michelotti*, qui ꝏ amigd. dulc. rec. ℥iv in juſculo calido ſumendas præbebat, unde doloris levamen, illis recrudeſcentibus idem dabatur remedium, cum denuo exacerbabantur xx laudani Helmont. guttulæ in ▽ lactucæ ſumpſit, adjiciebatur enema ex mell. roſar. ſolut. vel violar. ꝏ amigd. dulc. a ℥iv ꝏ rutac. baccar. laur. aa ℥iij phil. roman. ℥j vitell. ovor. No. j. m. f. clyſter. Cum denuo augeretur dolor anodinam ℞am ad gt. 30. cum aq. lact. & violar. ℥v præſcripſit. *Dein* ad ſiccam alvum emolliendam enema ex ℥vj decoct. fl. chamom. malv. & violar., cui caſtorei in petia ligati ℥iij ſyr. de longa vita Helvetii ℥vij butyr. rec. ℥j. *Die* 5to lene laxans ex rhabarb. diſſecto cum ⊖ abſint. ℈j ▽ agrimon. ℥iv. addita ſeri lactis aſinini cum herb. hepat. nob. & meliſſ. ℔ß cum his alvus nondum reſponderet, iterum injectus clyſter. ex ſyr. *longævitatis* ℥viij ꝏ amigd. dulc. rutac. & baccar. laur. nec non decoct. herb. emoll. & caſtorei, in quo ⊖ epſonens. ℥xij diſſolutæ erant; cum nec

ſuffi-

ſufficienter alvus reſponderet, repetita potio laxans, unde copioſa evacuata saburra, ad tollendam ventriculi conſtrictionem circa ☍ data anod. corall. ℞. Helvetii (quæ opium, ⊖ vol. ♀ & crocum recipit) cum lactuc. & violar. ▽ ad xxx guttas haurire juſſit. *Dein* catapotia præſcripſit ex mithridat. sambuc. extracto & hyacint. confect. gr. x ⊕ ſuccinat. & fæcul. bryon. gr. v. cum aq. totius citri aſſumenda, & ut infuſo rhabarb. & clyſtere acriore alvus ſollicitaretur, imperavit. Cum ægra eſu ſtomachum gravaſſet *dolor rediit*, catapotia ex ægagropilæ ℥j & modica julap. ex corall. r. parte parata præſcripſit, quæ excepit vomitus cum euphoria. Cum cachectici quid ſubeſſe credebat; præſcripſit pulv. margarit. or. oc. 69. fæcul. bryon. & aron. croc. ♂t. aperitiv. aa ʒß cinamom. pulv. ʒij ℥℥ nativ. ʒiß m. f. pulv. de quo ʒß cum juſculo in quo herb. hepat. nobil. ebullierat, ſumpſit, huic pulveri interpoſita catapotia ex gumm. ammoniac. ſucc. roſar. ſolut. ℈ij aloes ſuccotr. ℈j milleped. ppt. gr. xv. ſyr. abſint. qs. *recrudeſcente dolore* laud. liquid. gt. xx cum ▽ ſucc. lactuc. ℥iv hauſtis nil proficientibus phil. roman. ʒj ex duobus ovi vitellis cum ☍ amigd. dulc. ℔j clyſteris loco injici mandavit, unde melius habuit. Succedens icterus tollebatur uſu ſeri lactis aſinini, & infuſi rhabarbar. conjunctis catapotiis rhabarbarinis ℈ß ⊖ ♀ acuatis & ℞a abſyn-

absynthii. *vid. Act. phys. med. G. N. C. vol.* 4. *obs.* 88. *p.* 327.

Saliva dulcis & spirandi difficultas.

De hac quidem modo superius facta fuit mentio, nunc idem *Michelotti* potionem purgantem ex mann. ℥v ♀ solub. ʒij & ad avertendam suffocationem V. S. in pede ordinavit. Ad incidendos humores non solum subjunxit oximel squilliticum & vinum rhenanum squilliticum, sed & milleped. cum aloe & gumm. ammoniaco succo rosarum soluto quotidie horis matutinis. conjuncto insuper -^- trifol. fibrin. & essent. pini -^- cochlear. extracta, quam ad gingivas confortandas in ore detineri jussit. Dein tentavit decoctum calidum herb. anagallidis & potum vini calidi, mense majo viperarum juscula, his nil juvantibus ex lact. vaccin. recent. & ▽ fontan. aa radic. chinæ, avena & anagallid. aquat. ♌tum &c. *lib. citat. obs.* 89. *p.* 337.

Aurigo.

Cum adessent indicationes Cl. *Mæhringius* dedit emeticum ex ♀ emet. gr. iij crem. ♀r. ʒj ▽ pluvial. ℥ij m. d. pro dosi. *Dein* ℞. ess. alexiph. Stahl. ʒß ter de die gt. XL. cumque minus diætam observasset, & recidivam passus fuisset æger, vomitorium repetitum fuit; vesicam lacte calido semiplenam umbilico applicavit & ℞. ▽ pluv.

℥vj

℥vj syr. violar. acetos. citr. a ℥j syr. granator. acid. ℥ß ⊕ ♁niat ♀ ⊕l. aa ℈ij m. omni sexta hora sumatur dimidium, ad alvum apertam servandam eclegma cholagogum Sylvii ad ℥ j felici eventu sumpsit. *ibid. obs.* 93. *p.* 349.

Pleuripneumonia.

Cl. *Mœbringius* in latere morboso e vena brachii sanguinem eduxit, dein dedit *linctum* a cochl. j. ad ij. omni bihorio sumendum. ℞. ☍ amigd. dulc. ℥v ▽ cherefol. recent. violar. aa ℥ij sacchar. alb. ℨj succi citr. ℨ ß m. f. linctus. *Dein potum calide bibendum* ℞. citr. No. j discinde in taleolas exemptis nucleis, adde sacchar. qs his affunde ▽ fervid. ℔jv. *Cum 5to morbi die* materiæ difficilis esset rejectio. ℞. ☍ amigd. d. ℥viij ▽ cherefol. veronic. hysop. a ℥iij succ. citri manus Xti perlat. aa ℨiij. laud. op. gr. iij m. ds. brustsaft wovon alle 1½ stund eine halbe thee-tasse voll zu nehmen, und von der limonade nachzutrincken. *Cum æstuaret* ℞. ▽ pluv. ℥vj. syr. fl. tunic. acetos. citr. a ℥j m. d. omni hora cochlear. *Die morbi octavo* cum vires collapsæ viderentur præter linctum. ℞. ▽ pluv. ℥viij cinamom. cordial. Hercul. Saxon. frig. a ℥j confect. alkerm. ℨij edulcoretur man. xst. perlat. q. s. *Cum* nono morbi die sæpius animi pateretur deliquium, vini rhenani veteris aliquot guttulis succurrit. Quæ egregie

gie refocillarunt; linctum adjuvit infuso: ℞. herb. cherefol. hysop. marub. alb. aa mij f. infus. de quo omni quadrihorio ℥iv bibantur. *Linctum mutavit* ℞. 🝆 amigd. dulc. ℥iij syr. viol. de symphit Fernel. vitell. ovor. rec. aa ℥j m. d. omni bihorio cochlear. Cum vires debiles essent, vini rhenani ad duo triave cochlearia omni trihorio concessit. Robribium ad æstum temperandum in ore detinuit. Cum accessisset dysuria. ℞. essent. succin. ʒj myrrh. alcalisat. ʒiij 🜍 ♁n. qs. ʒij m. d. mane hora 10 & pomeridie hora 4ta gr. 40. ℞. essent. alexiph. Stahl. ʒß cum infuso theæ omni mane gt. 50. Complementi gratia propinabat. ℞. 🜄 hysop. pluvial. a ℥ij prophylact. Sylv. ʒj mixt. simpl. s. camph. ʒß 🜍a anod. ℈j m. d. omni trihorio cochlear. ℞. balsam. copaib. vitell. ovor. aa. ʒj m. adde pulv. glyzeriz. gumm. kikekunemalo aa qs m. f. pil. ex ℈j No. xij. d. omni mane vesperi No. iij. *lib. cit. obs.* 94. *p.* 253.

Morbus convulsivus cum ecstasi in virgine.

Cum parcus esset mensium fluxus *D. Albrecht* pediluvia, clysteres stimulantes carminativo-abstergentes & VS. in pede paulo ante terminum mensium, dein pilulas *Beccheri* præscripsit. In paroxismo epispastica rubefacientia ex 🜍, fermento panifico, sem. sinapi plantis pedum applicata

rubo-

ruborem NB. sine solatio excitarunt, mixtura tonico-nervina semper utilis notabatur. Dein paulo ante mensium typum dedit pil. *Beccheri* No. xx cum crem. ♀ ʒß cum accederet lumbricorum latentium suspicio. ℞. rhabarb. el. ʒj ☿ dulc. gr. vj conserv. scord. qs. d. cum infuso theiformi ℞. summitat. hypericon. mj. chamomil. rom. cum toto melisf. tanacet. a p. j. m. dein ℞. essent. hyperic. scord. theriacal. aa d. NB. nullus quidem excretus lumbricus, sed paroxismi e manserunt. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 4. obs. 105. p. 417.*

Dolor ischiaticus.

Dr. Hahnius curam a scarificatione in loco affecto auspicatus fuit (*Dr. Helwich* hæmorrhoides cum egregio levamine aliquoties aperire jussit.) Cum nullus a scarificatione effectus esset, frictiones subjunxit, & linimenta nervina, cum nec hæc proficerent, fotus, cataplasmata, unguenta, emplastra, balnea provide ordinavit. Ex utroque pede aliquot sanguinis uncias extrahere jussit; sed spe sua excidit. *D. Helwich* dein præscripsit emulsionem cum ℈ amigd. ita mixtam, ut nauseam creare non posset, a qua diligenti usu doloris ferocia remisit, subjunxit non inutiliter evacuantia; profuit quoque decoctum *Caroli V. Imp.* ex rad. polypod. chinæ, sarsæparill. hermodact. lign. guaiac. &c. inter diversa alia

remedia

remedia nec topica negligebantur. Præcipue cataplaſma ex ſalv. betonic. origan. ſerpill. ſolan. & hyoſciam. cum lacte paratum egregie ſolabatur. Studio NB. abſtinuimus a ♀ & ſinapi. Aliquod quoque emolumentum præſtitit empl. de ſapone Barbette mixtum cum tacamahaca & pice Norwegica. *L. C. obſ.* 108. *p.* 436.

Paralyſis linguæ recurrens.

Patiens abhorrebat a liq. CC. ſuccinato, caſtoreo, ⊖bus vol. & penetrantioribus remediis; verum elæoſa charo cinamomi delectabatur, illudque maxime conducebat, nec aſpernabatur uſum -∩- apoplectici ſatis grati, cum -∩- lil. convall. mixti, ut & cum eſſ. lign. aloes & eſſent. dulc. Hallens. cervici illinebatur mixtura ex ▽ cinamom. benedicta ſerpill. Mynſichti ſalviæ cum vino, eſſent. ror. mar. flor. paralys. -∩- lumbr. ▽r. & formicarum; juſſit etiam in ore detinere vinum ſalviatum, modo ▽as -∩-ſas. nempe ▽ regin. Hungar. epilept. Lang. cinamom. borragin. Quibus pro renata addebatur -∩- macis, lavendul. ⊖✳c. aromat. *Sylvii* balſam. vitæ. Helwich *L. c. obſ.* 109. *p.* 443.

In oculorum affectibus uſus betonicæ.

Folia integra non in pulverem redacta, nec ſociata aliis, ſed ſola naribus intruſa, & per aliquot horæ quadrantes, detenta

ſingu-

ſingulare quidpiam præſtant in epiphora ſeu ophthalmia ſeroſa, in impedita humorum per vaſcula reſorbentia reductione, in vaſis lymphaticis per tunicam retinam copioſiſſime diſſeminatis, tumentibus aut diſtentis, & in aliis oculorum vitiis, id quod experientia multiplici fretus verum eſſe ſincere teſtatur D. Helwich *L. c. obſ.* 110. *p.* 446.

Hæmoptyſis recurrens.

Primus inſultus curatus fuit VSne & lactis cura, ſucceſſit gravior cum calculorum excretione per tuſſim, hinc data mixtura ex elix. pector. *Wed.* eſſent. traumat. *Hagendorn.* antiphthiſic. *Gramm.* pulv. ſtiptic. cum reſolventibus mixti, & decocta ex rad. & herb. pectoral. cum ſucceſſu propinabantur; poſt graves in diæta errores recrudeſcens hæmoptoe nec VSne nec aliis remediis ſiſti poterat, hinc ad adſtringentia ventum ex corall. r. ▽r. japon. bol. armen. lap. hæmatit. & anodynis item pil. circa ☽ & ad ſitim fallendam potiones ad modum Sylvii, nec non decocta ex adſtringentibus pectoralibus & traumaticis &c. quæ nihil effecerunt, præter quod alvum conſtiparent, *dein* tum ad ſiſtendum ſanguinis & nimium ſudoris profluvium in uſum vocabatur eſſent. antiphthiſic. *Gramman.* & elect. ex ſem. hyoſciam. papav. alb. conſerv. roſar. quæ excipiebat obtuſus NB. capitis

 dolor,

dolor, & aliqualis mora; *dein* lactis chalybeati usus expetebatur olim quoque proficui, quod quoque ferebat suppetias, ne remanerent grumi, aliquot doses spermatis ceti curæ imponebant colophonem. Verum ob graves in sex rebus n. n. errores, sæpius in idem malum recidebat, cui quidam medici ⦶ opponebant, sed notatum post largiorem ⦶ NB. usum, copiosius sanguinem fluxisse; alius expertus in consilium vocatus *Archiater* ad acrimoniam humorum temperandam ordinabat *decoctum* ex rad. bardan. rec. symphit. maj. sarsæparill. herb. tussilag. millefol. heder. ▽r. fl. papav. rh. ras. liquir. t lign. santal. r. passul. min. cum ▽ paratum & de die quater ad duos tresve cyathos hauriendum. & *potiunculam balsamicam.* ℞. balsam. vulnerar. Dippelii ℥ij syr. tussilag. de alth. Fernel. aa ℥j m. ds. *Rotulæ pectorales* ex spec. diatragacant. frig. diair *Salom.* trochisc. de carab. cum sacch. in ▽ tussilag. & violar. solut. paratæ & circa ⚲ No. iij ad jv sumendæ, sanguinis rarefactioni opponebatur pulv. ex matr. perlar. rasur. ebor. succin. bezoard. ♃l. ⦶ depur. NB. in refracta dosi a gr. ij ad gr. iij optime in hoc casu conducit. Hoyerus *L. c. obs.* 117. *p.* 455.

Orexalgia infantum neonatorum.

Notabilis hæc est observatio Cl. Hoyeri, quod si graviditatis tempore mater avide

vide quid appetierit, nec acceperit, infantes edi inquietos & morbosos, qui curari nequeunt, nisi illo porrecto, quod gravida anhelavit; sic matrem appetiisse nec accepisse halicem, neo-nato inquieto de halice pauculum datum & convaluit; ita & de itinerandi appetitu &c. *Act. phys. med. G. N. C. obs.* 119. *p.* 465.

Scorbutus.

Ad insultus quosvis cum febre complicatos pulv. bezoard. temperat. ex lap. 69. CC. phil. ♁ diaphor. ℥℥ ♁nii bezoard. animal. ad ʒß ter de die. Interposita una aut altera dosi essent. alexipharm. antiscorbut. ad promovendas excretiones decoct. rad. scorzon. cichor. sarsæparill. chin. aristoloch. rot. & infusa herbarum antiscorbuticarum cum elix. viscerali *Hoffmanni* ex extract. cochlear. scord. CB. & trifol. fibrin. quibus ad menses continuavit, subjunctis rhabarbarinis per epicrasin laxantibus. Vogelius *L. c. obs.* 121 *p.* 469.

Consumptio corporis & abscessus ad femur post febrem china china suppressam.

Cataplasmatibus emollientibus locum doloribus excruciatum cum successu tractavit chyrurgus, & lancetta aperuit, ad reserandum viscerum infarctum *Clmus Burggraffius* pilulas ex gummatibus & extractis

 resol-

resolventibus ac laxantibus una cum decocto ex speciebus aperientibus superbibendo præscripsit. *Dein* ℞. ℟. rhabarb. part. ij elix. aperit. Claud. & syr. 5 rad. aperient. maj. aa part. j. bis terve ad cochlear j. de die sumendum. Usum chocoladæ non aromatizatæ concessit, diætamque ex mucilaginosis & gelatinosis, tandem ad roboranda viscera. ℟ ⊖l. ♂ ♀s. *Ludovic.* ad gutt. 60 propinavit, & pilul. ex gumm. sagapen. duplo & extr. rhabarb. simpl. ad gr. xv. quotidie sumendas. *L. c. obs.* 125. *p.* 482.

Insultus apoplecticus ab exsiccatis tibiarum ulceribus & subsequens singultus.

Cl. *Burgrafius* tractavit & curavit instituendo & repetendo VS. in brachio, dando purgans antiphlogisticum, prægressa sic vasorum evacuatione utrique brachio vesicatoria, ulceribus fermentum panis cum allio contuso applicari jussit, pro correctione ℟ ⊖ ♀r. cum ♎ citri paratam præscripsit. his æger ad se rediit, cumque jusculum sumpsit laboriose singultit, hinc curavit scrobiculo cordis calide applicari ▽ reg. hung. calid. linteis exceptam, *illo non cessante* empl. de bacc. laur. & de tacamah. ventriculi regioni. *dein* dedit ♎ CC. essentif. ℟ ♁nii acuatum. *Anhelosa cum esset respiratio* gumm. ammoniac. in ▽ hysop. solut, & syr. de hysop.

hyſop. edulcoratum oppoſuit. Pedum ulceribus elix. propriet. cum balſam. peruvian. linteo carpto excepta applicari fecit. ſcrobiculo cordis ♎ matrical. menth. lumbric. ▽r. cum ℞a opii cum ſingulari effectu appoſuit. *L. c. obſ.* 128. *p.* 488.

Cephalalgia & amavroſis ex nimiis vigiliis.

Cl. *Trew* reſolventibus & attenuantibus una cum antiſpaſmodicis aliquandiu adminiſtratis, poſteaque viis primariis probe expurgatis, tandem ſalivationem largam ſola inunctione ☿riali provocavit, qua rite abſoluta, cephalalgia evanuit, viſusque integer rediit. *L. c. obſ.* 137. *p.* 537.

Febris petechialis maligna.

Cum in præcedentis tomi compactura duo conſilia medica reperirem, & mihi conſtaret horum effectum fuiſſe ſaluberrimum, per extractum ſubjungere placuit. Horum Author fuit Cl. Dnus *Joannes Henricus Cohauſen* tum temporis phyſicus Coſfeldienſis, cum anno 1699. febres malignæ petechizantes Mettelii in Weſtphalia graſſarentur epidemice: nec VS. nec purgationi locum conceſſit niſi in caſu ubi primarum viarum ſaburra lene & temperatum emeticum exegit, potum diluentem non modo permiſit, ſed ſuaſit ad libitum, cæterum moderatum injunxit regimen, & ad

 diap-

diapnoen promovendam tam præservatorie, quam curatorie. ℞. confect. antitoxic. m. o. ℥xij pulv. pannon. r. ʒij cum R bezoard. qs. f. l. a. confect. ds. gifft und fieber lattwerg. de quo mane & vesperi in ▽ CB. ʒß sumenda. Ad sedandam clamosam sitim serviebat decoct. CC. rad. scorzoner. mensur. j. lap. prunell. ʒj. *Dein* ℞. ps. bezoard. ℥vj spec. de hyacint. ʒvj ♁ diaphor. ℥iß pulv. viper. ⊕ ♁niat aa ℥ß ʒʒ nativ. ʒiß m. f. pulv. *Ubi accedebant deliria* epithema capiti sive potius fronti & carpis applicabatur ex ▽ rosar. flor. sambuc. 🜄 camphorat. & R croci, brachiis & suris vesicator. interne pulv. ℞. pulv. bez. m. o. ʒiv specific. cephal. ʒij ⊕ ♁n. ʒj camphor. ℈ß m. f. ps. ds.

Dysenteria.

Anno 1702 in satrapia Hostmario-Ahusara Episcopatus Monasteriensis dysenteria epidemica magnam faciebat stragem; hinc ex mandato Celsissimi Principis *Friderici Christiani* a suprafato J. H. C. consilium & medendi methodus præscribebatur, cujus effectus ad votum successit: præservandi fine: ℞. rasur. lign. colubr. ʒiij rad. angelic. ℥ß gentian. r. helen. carlin. zedoar. a ʒij herb. scord. CB. a mß flav. cort. ⊙r. citri. sem. cin. cardamom. min. myrrh. r. a ʒj md. s. Infundantur in ♒ frumenti

menti mens. ß. digeratur. de qua tinctura ½ ad integrum cochlear sumitur. *vel* ℞. 🜄 theriacal. simpl. vel camphor. ℥ß 🜍 bezoard. essent. myrrh. alcal. aa ℥ j elæosach: citr. ℈j mds. præservativ 🜍r. von 20 bis 30 tropfen. In visitatione ægrorum commendatur masticatio rad. angelic. calam. aromat. helen. zedoar. cort. ☉r. citr. myrrh. baccar. junip. rutæ & similium, ut promoveatur salivæ exspuitio. *Quin* ad nares balsam. rut. vel similem odoratum, aut 🜄 fragrantes commendavit. Curatorie, ubi subductio necessaria visa. ℞. rhabarb. ℥vj mechoacan. mirobalanor. chebul. modice tost. ℥ß N. M. ℈iv mac. ℈ij mf. pul. Dr. *Hosius*, *Glise*, & *Schutte* sequentem pulverem magni fecerunt. ℞. rhabarb. myrobalan. citr. a ℥ß N. M. ℈ij cinamom. acut. ℈j m. dosis ʒj si vero dysenteria ex solo contagio, prohibebatur purgatio. *Cum quispiam* contagium susceptum observabat cum moderato regimine sudorifero. ℞. theriac. Andr. ʒj pulv. bezoard. vel anglic. ℈j ♁ diaphor. gr. xv. d. pro dosi in 🜄 menth. vel theriacal. tum pro communi usu adulto ʒj vel ʒiß de electuar. antidysent. propinabatur. ℞. theriac. Andr. ℥vj spec. de hyacint. incompl. pulv. bezoard. Wed. a ℥vj bol. armen. 🜃r. sigill. lap. 69. ♁ diaphor. a ℥ß rad. Zedoar. ʒij cum 🜍 bezoard. camphorat. f. elect. d. & corpus in quiete ad lenem diaphoresin disponatur, post prandium de pulv. seq. ʒß

ad ʒj in vehiculo appropriato. ℞. trag. gran. act. ℥iij chel. 69. pt. ℥j dent. hippotam. unicorn. fossil. corall. r. a ppt. ℥ß C. C. phil. ♁ diaphor. a ʒiij crystall. ppt. 🜃r. japonic. gumm. trag. aa ʒij mac. ʒj croc. opt. laud. op. a ʒß. mds. temperirendes ruhrpulver. vel. seq. pulv. Dr. Schötteler: ℞. priap. cerv. ℥ß ceti ℥j pulv. e chel. 69. comp. ℥iß C. C. vst. ebor. s. ▽ ppt. aa ℥ß cran. human. 🜃r. sigill. corall. r. unicorn. fossil. aa ʒiij mastich. elect. gumm. arabic. tragac. a ʒij fl. ♀r. croc. opt. aa ʒj pulv. anod. ʒß m. f. pulv. dos. ad ℈j a ʒß. Circa ☾ ʒj theriac. Andr. vel Mithrid. vel diascord. aut. de pil. ℞. diascord. Syl. ʒß ps. super. bezoard. dysent. qs. m. f. pil. pis. magnitud. externe abdomini impon. theriac. cum 🝆 carui & menth. cui subinde admiscebatur 🜃r. sigillat. vel ⊕l. ♂tis vel inungebatur 🝆 mastich. nucistæ &c.

Hydrops Leucophlegmatia.

In inferioribus partibus intolerabile frigus cum perciperet, stercus columbinum intense calefactum femoribus & tibiis circumdatum, citra tamen effectum. Dn. *Möbringius* dedit. ℞. cort. peruvian. ℥ß regul. ♁n. medicin. ʒj myrrh. ℥℥ ♁nii aa ℈ß castor. gr. v extract. trifol. fibr. ℈iv m. c. gumm. tragac. f. pil. ex ʒj No. xvij conspergentur pulv. lycopod. qs. ter de die No. xiij superbibendo cerevisiæ baccis junip. saturatæ haustum.

ſtum. ℞. cinerum geniſt. (*vel alterius plantæ* ⊖ *fixo abundantis*) ℔ß affunde vini gallici ℔jv ſumat ter de die ℥vj cum pil. gr. v. ℞. ℞ ♁n. acris. ℥ß liq. ▽r. fol. ♀r. ʒij CC. ſuccinat. ʒj ſumat ter de die gt. xxx. *Dein ad fibras magis roborandas* ℞. ℞ ♁n. ʒj ℞ ⊕l. ♂t. *Zwœlffer*. liq. CC. ſuccinat. ʒj d. ter de die gt. xL., *cum caput magis tumeret & alvus adſtricta eſſet, nauſearetque pilulas* capiti ⊖ culin. calidiſſ. impoſuit, & ℞. ♎ anis. ʒiij reſin. gialap. ℈ß julep. violar. ʒj m. ds.

Tactus apoplecticus in leucophlegmatica.

℞. ▽ lavendul. namph. aa ℥iv ♎⊖✳c. anis. liq. CC. ſuccinat. ad ʒij m. ds. ʒj una ad ʒij. ℞. rad. imperat. ir. noſtrat. pyrethr. aa ʒij herb. ſalv. origan. rut. puleg. aa mj agaric. ʒß pulp. colocint. in petia lig. ʒj m. coq. in ▽ font. colat. adde ⊖ gemm. ʒß m. f. clyſter. *Cum ad ſe rediret, de vertigine eſſent querelæ* ℞. ♎ ⊖✳c. ʒiij liq. CC. ſuccinat. ʒij eſſent. caſtor. ʒj md. ter de die gt. xxx cum vehiculo ex ▽ apoplect. ℥ij ▽ namph. lavend. anth. a ℥iv. Veſicatoria applicata & pro clyſtere venetus ſapo cum ſaccharo in lacte diſſolutus injiciebatur &c. *vid. Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 5. obſ. 3. p. 17. & ſeq.*

Hydropis & conjunctæ febris remedia.

Optima hydropis medela in perseverante usu ⊖ium fixorum alkalinorum, quacunque de herba combusta paratorum, reperitur, quippe, qui nullam drasticorum instar purgantium vim corpori inferunt, sed corpus ægrotum in naturali elatere conservant, præsertim, si quod sæpe numero fieri suevit, febris aliqua hydropi se associet, NB. cortex peruvianus frustra reclamantibus multis, aut hippocastani cortex a ZANNICHELLI solide enucleatus, varia forma adhibitus debilitato fibrarum tono restituto corpus optime roborant. *id. ibid. p.* 32.

Sal volatile D. Arnold. Lud. Feltrup.

℞. cort. ☉r. citr. a ℥vj Winteran. ℥iij lign. sassafr. ℥ij rad. galang. ℥iß zinziber. ℥ij ⊖*c. ℥xij ⊖ alcal. ℥xxv. 🜄 mens. ij sive ℔vii ad viij. diger. & ♌tur. l. a. *L. C. p.* 33.

Tumor indolens in laryngis & pharyngis musculis.

Hunc ex nimio frigore provenire credens Cl. *Mœhringius* præscripsit ℞. lign. guaiac. ℥ij anisi stellat. ℥ß fænicul. ℥ij m. coq. in ▽ pluviæ ℔vj coque per mediam horam, sumantur ter de die IV scutellæ murrhinæ. ℞. caryophill. aromat. ℥j rad. pyrethr.

rethr. ℥ij cum ℔jv ▽ pluv. f. decoctum; quo omni hora os colluatur. *L. C. obs. IV. p.* 35.

Pleuritis grauissima.

Cl. J. P. *Burggravius* sanguinem ad ℥xij & ultra ex brachio extrahi jussit; dedit emulsionem antiphlogisticam ex sem. C. M. duplo & sem. 4 frig. maj. simpl. cum ▽ resolvent. diapnoic. paratam cum ♁n. diaphor. non edulcorato, ⊖ polychr. acuat. & syr. pectoral., nec non infusum pectorale emolliens affatim hauriendum. Recrudescente dolore repetita fuit V. S. sed præter mentem in pede, cum vero febris aucta videretur altero vesperi VS. ad 16 aut 18 uncias repetere curavit. ungto emolliente & vesica lacte calido semiplena locus affectus fotus fuit, cum metus inflammationis accresceret, repetita denique larga VS. quin & 3tio die quinta vice, & datum tenue melicratum cum pauxillo ⊕ cumque ex signis abscessum in hypochondrii regione ruptum, & pus per pulmones resorberi existimabat, oximell. simpl. dupl. & syr. violar. simpl. lingendum præbuit, superbibendo melicratum, quod cum respueret ad dilutionem puris & abstergendum serum lactis & hoc cum nausearet aquam simplicem concessit. *L. C. obs.* 6. *p.* 40.

Hemi-

Hemicrania in puerpera post pleuritidem.

Cl. *Burggravius* statim enema emolliens injici & pulv. ex castor. opt. & pulv. Marchion. aa gr. xv omni trihorio unum dari curavit, his non proficientibus sequenti mane VS. in pede instituit, capiti raso ceratum de betonica balsam. peruvian. mixtum imposuit. simul. specif. cephal. M. gr. xv castor. ℈ß ⦶ depurat. gr. viij singulo quadrihorio dedit. *L. C. obs.* 7.

Mictus cruentus post excretionem seminis.

Cl. Burggravius interdixit equitationi & vino, VS. in brachio instituit, clysterem emollientem injici jussit. Dein pulv. virg. ☉. cum tragacant. ▽ rosar. solut. in pil. redact. ad ℈iv aliquoties de die dedit. *L. C. obs. 8. p. 48. Similem & copiosum sanguinis mictum post frequentiorem ultra vires repetitum coitum memini me quondam in quadragenario cito curasse, pulv. ex* ♁ *diaphor. ocul. corall. &* ⦶ *cum infuso millefol. ac rutæ murar.* Cohausen.

Enormis uterinus pituitoso atrabilarius fluxus.

Pulv. rhabarb. leniter tosti & sem. CM. cum therebint. in pilul. redact. ℈j mane & vesperi sumendum cum infuso saturato

turato galeops. fol. & flor. paratum præscripsit Cl. *Burggravius* & VS. in brachio instituta. Dein ad magis roborandum rhabarb. succin. alb. aa cum terebint. in pilul. redact. ter de die ad ℈j dedit. Cum tandem diuturnum pilularum usum aversaretur. liq. ▽r. fol. ♀ dupl. cum elix. aperitiv. Claud. simpl. remixtum ad gt. LX bis de die dedit. Cumque plus appeteret & abdomen extenderetur ad viscera roboranda ℞ ⊖-l. ♂tis ♀s. simpl. ℞ rhabarb. & syr. artemis. aa 2plum ad cochlear unum mane & vesperi porrexit. *L. C. obs. 9. p. 51.*

Prompta brachii resoluti restitutio.

Resolutum brachium panno hirsuto calido fricari & duo cochlearia mixturæ dari jussit Cl. *Burggravius*. ℞. extr. CB. ʒij fl. ⊖✱c. simpl. ℈ij ▽ rut. ℥vj syr. stæchad. arab. ℥j m. ℞. rad. imperator. ℥ß fol. betonic. meliss. aa mjß fl. primul. ver. p. ij m. Cumque aliquid remaneret vertiginosi dedit purgans. ℞. specif. gialap. ʒß ♀ emet. gr. ß. m. *L. C. obs.* 10.

Hemiplexia.

Gottwald *Schusterus* partes sideratas ad ruborem vsque fricare jubet, sanguinem e brachio per V. S. ad ℥iv eduxit, essent. alexipharm. in potu theæ exhibet, mane pulv. antispasmodico - nervinos temperantes ordinat, injici curat enema, porrigit

infusum

infusum ex herb. cephal. cum 25 gutt. mixt. tonicæ *Stahlii*, cumque in ventriculo saburram latere præsumeret, ♀ emet. cum ⊖ digestivo præscribit. *Act. phys. med. G. N. C. vol. 5. obs. 11. p. 54.*

Exulceratio renum.

Cl. *Schusterus* pro mundificando ulcere præscripsit emulsionem ex therebint. cypr. cum vitell. ovor. & ▽ cerefol. pptam ad cochlear unum bis de die, & decoctum ex herbis vulnerariis compositum; & ad demulcendum ⊡ ardorem & stimulum lac crocatum & camphoratum subinde cum levamine injici curavit. Cum hectica febris accresceret a therebint. abstinere debuit, subjungitque antifebrilia sc. mane essent. alexipharm. & succin. pomeridie pulv. præcipitantes, diaphoreticos, ⊖ neutra, ⦶sa item decocta ex herbis vulnerariis. Ne vero ⊖na nimium irritarent, absorbentia ex pulv. Marchion. lact. lunæ, corall. r. oc. 69 interpositis decoctis vulnerariis obtulit; cum vero dolorosus mingendi stimulus non quiesceret ▽ Selteranam cum lacte caprillo mixtam commendavit, unde levamen NB. cum tamen spasmus continuaret, & sæpius repeteret suasit usum ▽ simplicis, & ut pubis regionem unguento antispasmodico illiniret, noctu cataplasmate emolliente paregorico foveret, & matutino tempore se in balneum emolliens tepidum ad umbilicum

se

ſe dimitteret. Interne pariter antiſpaſtica ex oc. 69 ſuccin. pulv. rad. liquir. alth. Marchion. ſem. lycopod. ſumeret. Quibus æger feliciter reſtitutus fuit & convaluit. *L. C. obſ.* 12. *p.* 57.

Lues venerea.

Clmus *Fickius* præter tenuem diætam, dedit ☿r. dulcis gr. xij in vj pilulis veſperi ſumendis ita per triduum, nulla interim ſubſecuta ſalivatio, quam ex monitu *Sydenhamii oper. p.* 431. non urgendam NB. prudenter docet, hinc adhuc alternis diebus dedit jv gran. turpethi mineralis, decocta appropriata, & purgantia, quibus æger æque convaluit, quam ſi ſalivaſſet. *L. C. obſ. XV. p.* 70.

Ulcera venerea.

♣ ligni guaiaci quotidie applicabatur, tanquam ſpecificum, in ulceribus venereis probatiſſimum, alt irrito. Extrema ulceris labia inverſa atque unius digiti craſſitie tumida partim lapide infernali, O uſto, aut unguento Ægyptiaco, partim per ſuppurationem, partim forcipe auﬀerebantur, cranium tegebatur plumaceolis eſſentia ſuccini irroratis, aut pulv. ſarcotico ex colophonio, maſtiche, myrrha, ſanguine draconis, lap. hæmatit. &c. tamen conſolidationem reſpuebant. Hinc unguentum Ægyptiacum addito ☿rio præcipitato rubr. applicare, ſuppurationem promovere, are-

am

am interjacentem balsamo indico albo deligare, & cranium leniter radere incepit, interne vero ☿rium dulc. singulis quatuor diebus ad ℈ß cum pulv. absorbente exhibuit Cl. D. Kniphofius. *L. C. obs.* 16. *p.* 75.

Hæmorrhagia narium.

Cl. J. P. *Wolffius* monetam argenteam densam frigidam vasis sanguiferis frontalibus statim imponere pauloque firmius adligari jussit; dein potiunculam ex ▽ millefol. plantag. pulv. sperniol. Croll. corall. r. ⊕ Xstallisat. & mpil. de cynogl. præscripsit --- itemque liquorem e ⊕l. Hungarico in ▽ plantag. solut. & ℞ ▽r. catechu naribus attrahendum ordinavit. *L. C. obs.* 30. *p.* 107.

Cephalalgia gravis hypochondriaca cum febre anomala.

Ad imminuendam plethoram instituta fuit VS. in pede, circa noctem datæ emulsiones ex semin. papav. pulv. antifebr. ex margarit. ʒʒ nativ. cum ⊕, vesicatoria pone aures applicabantur, sed absque levamine. Cum alvus deses esset, ternis vel quaternis diebus dabantur pil. polychr. Hallens. modo manna, modo rhabarb. modo clyster. vires exhauriente febre erratica dabantur pulv. ex conch. ppt. ♁n. diaphoret. pulv. cort. cascarill. &c. interposita ℞ ⊕l. ♂t. Ludov. quibus moderabantur febriles

accessus; cum urgeret alvi segnities propinata ▽a Sedlicensis cum ⊖ Egrano, & cum euphoria injecta enemata. Accedente spasmo colli & aliis dolorificis symptomatis in usum tractæ fuerunt mixturæ analeptico-antispasmodicæ, item applicatum empl. de betonic. cum balsam. rutæ. Cum porro observaretur ægrum non satis bibere, & omne decoctum nauseare, ▽ Selterana cum vino commendata fuit, quam bene tulit. Ad febrem cohibendam cortex peruvian. cum conserv. rosar. in forma boli, sed absque singulari effectu datus; ab internis remediis per aliquod tempus abstinens cucupham *peaux divine* dictam imposuit, unde malum exacerbatum; hinc regressus factus ad cort. peruv. in forma pilularum interpositis laxantibus, dein potatæ acidulæ Egranæ, cumque malum in hecticam vergere timebatur, lactis asinini cura præscripta, cumque illud solitarie nausearet, cum infuso fabarum caffee egregio cum emolumento sumpsit, ut refert D. Gullmannus *Act. phys. med. G. N. C. vol. 5. obs. 38. p.* 143.

Paralysis lumbi ac femoris.

Dr. *Mæbringius* præscripsit: ℞. rhei opt. ℈ij ♀ ⊖ lat. ♀ solub. aa gr. xiij. m. d. *externe* ℞. ▽ apoplect. cephal. Car. V. a ℥j ♎ lumbr. ▽r. volat. ♎ ⊖✱c. a ʒj ☍ menth. ror. mar. aa ♌t. gt. x. prævia frictione calida inunctæ partes. *L. C. obs. 42. p.* 161.

L Para-

Paralysis manus dextræ.

Hanc Cl. *Mæhringius* in homine lacertoso curavit instituendo VSnem in brachio dextro. Dein ℞. rad. jalap. ℈ij ☿ dulc. gr. xij syr. rosar. solut ʒvj m. ℞. ungt. ♂ti ℥j 🝆 petræ, spic. aa ʒ iß 🝆 kikokunemal. ℥j ror. mar. ʒß pulv. euphorb. gr. vj m. inungatur bis de die dextrum colli latus spinam dorsi versus. Manum paralyticam cruore calente bovino fricaret & foveret. Cubito & manui resolutæ applicatæ cucurbitæ, dein infusum theiforme. ℞. rad. chinæ, sarsæparill. aa ℥ß lign. guaiac. ʒiij cort. ☉r. ʒij agaric. ʒiij m. ds. Per intervalla decocto julorum myrti Brabanticæ recentium satis forti loco cruoris ut uteretur præcepit. *L. C. obs.* 43. *p.* 164.

Passio iliaca ex esu amarillorum cum lapidibus.

Cl. G. H. Behr interna demulcentia, ⊕sa lubricantia, clystercs carminativo-emollientes præscripsit, & ℞. ungt. alth. populon. aa ℥ß 🝆 matricar. ʒj carui, fænicul. aa Ωt. ℈ß anis. gt. jv. m., his & repetitis clysteribus frustra adhibitis, clyster e fumo tabaci (*quem describunt* O. Borichius *cent. jv. epist.* 92. *Medici Vratislav. in Histor. morb. Ao.* 1702) simulque reiteratum laxans: ℞. mann. calabr. 🝆 amigd. dulc. a ℥ij syr. violar. ʒij sperm. cer. ℈ij m. d, *pro dosi in jusculo*. feliciter solverunt.

L. C

L. C. obſ. 46. *p.* 174. In ſcholio adducit Exmus Buchnerus virum iliacum, cui alvus nullo clyſtere nec purgantibus nec lubricantibus emolliri poterat, febris autem aberat, huic in deſperato caſu feliciſſimo ſucceſſu dedit ☿rii vivi depurat. ℥xv ꝏ amigd. rec. ʒiv ſucceſſive exhibuit, ſubjuncto leni motu deambulatorio. *ibid. p.* 176.

Abdominis, ſcroti, pedumque tumor in puero.

Cl. Virdung ab Hartung primo dedit mixturam: ex ▽ ononid. petroſelin. flor. acat. pſyſog. diuret. e nucl. oc. 69. citrat. lap. percar. ♀ ⊖lat. ⊖ ononid. ſtipit. fabar. ſyr. acat. de ſpina cervina, omni bihorio duo cochlearia, ſubjuncto electuario ex pulp. tamarind. roob. ebul. junip. ſambuc. elect. cathol. & tamarind. cum fol. ſenn. rad. gialap. ♀ ſolub. pulv. fol. ſenn. rhabarb. & ſyr. de ſpina cervina ppt. Poſt horum uſum tumor excepto ſcroto ſubſidit, unde phlebotomo aperire juſſit, & ▽ ad ℥iij effluxit viſcida, cum altera die iterum tumeret, & inflammatum eſſet, vulneri ungt. e digeſtiv. Chirurgor. fuſco *Felic. Wurzii* & balſam peruv. applicavit totique ſcroto impoſuit emplaſtrum defenſivum rubrum, hinc aqua effluxit, corruptio ſe ſeparavit lavando decocto ſaturatiori rad. valerian. ſcrophular. & vincetoxic. cum ▽

 ſimpl.

ſimpl. parato, & convaluit. *Act. phyſ. med. G. N. C. vol. 5. obſ. 49. p. 183.*

Tumor ſcroti enormis a frigore externo.

Sacculos ſpecibus diſcutientibus repletos applicavit D. *Hoffmannus* fl. chamom. ſambuc. melilot. ſalv. hypericon. origan. herb. rutæ, majoran. ſem. anis, cumin. inunxit porro regionem tumidam 🜄 camphorat. lil. convall. 🜄 anhaltin. interne occurrit ⊕ſis, temperantibus antifebrilibus. *L. C. obſ. 52. p. 196.*

Caſus ab alto.

In oſſe ſacro conſedit, unde alvi & ⊡ difficilis ſucceſſus. Dati pulv. abſorb. ſimul roborantes ac modice ſtimulantes ex corall. ſuccin. 🝐 milleped. ♀ ⊕lat. ⊕ parvis ſed repetitis doſibus exhibiti. ſimul ſperm. cet. cum 🝆 amigd. dulc. *infuſum* ex virg. ⊙r. millefol. hyperic. his convaluit, ſed impotentia virilis ſucceſſit. *volum. 5. obſ. 49. p.* 238.

Febris catarrhalis maligna.

In illa quæ 1737 Wratislaviæ graſſata fuit Dnus *Pauli* excretionem periphericam utiliſſimam obſervavit, hinc temperata bezoardica liquida æque ac pulverulenta magis tamen fixa, quam volatilia convenientiſſima fuere, conjunctis decoctis bezoardic. v. g. Berolinenſium, potuque 🜄ſo, nunc calido, nunc frigidiuſculo, V. S. ex-

ceptis

ceptis plethoricis dissuadebatur, idem de purgantibus judicium. Vesicatoria nuchæ applicata conveniebant, in alvi constipatione clysteres. *vol. 5. obs. 66. p. 250.*

Dolor circa hypochondrium dextrum ex cholelithis.

Clmus Dn. *J. P. Burggravius* in paroxismo non nisi laxando, lubricandoque per ℅ amigd. dulc. repetitam liberalem dosin, inunctionem loci dolentis, fotumque per lac calidum vesica exceptum, clysterem emollientem paregoricum aliquoties injiciendum malum impugnavit, dein pro corrigenda bilis grumescentia præscripsit extract. centaur. min. fumar. saponemque venetum in pilulas redigenda, atque ℈j ter quaterve de die sumere jussit, infusum rad. gramin. foliorumque beccabungæ superbibendo, per aliquot septimanas continuando, interposito subinde melanagogo. *volum. 5. obs. 78. p. 292.*

Eleganti Theoria *Æthiologiam observationis hujus deduxit* Clmus Author. *Mihi similes in triginta septem annorum praxi sæpius occurrerunt; non duntaxat immanes isti dolores, a vulgo subinde etiam medicis pro cardialgicis habitos per interna stomachica, carminativa calida, externe per epithemata aromatica, ∽sa, balsama cet. præpostere tractatos fuisse vidi, cum tamen relaxantia, emollientia, demulcentia ut in calculo renum,*

 omne

omne ferant punctum. ego mixturam sequensem cum præsentaneo effectu semper dedi. ℞. *▽ chamom.* ℥iv 🝆 *amigd. dulc.* ℥ij *liq. min. anod.* ℈iiiß *rhabarb. elect.* ʒiß ⦶ ♉*n.* ʒß *syr. de cichor. qs. Cui subinde in exacerbato dolore aliquot grana laud. opiat. vel theriac. cœlest. admiscui, & exterius species emollientes, vel semen lini in lacte coctum applicavi. Ante paucos annos celebris mercatoris vidua frequenter dolore ut vocabat cardialgico immani torquebatur, hæc quodam tempore in certis nundinis degens, ab aliquot ibidem convocatis Medicis per carminativa, essentias, absorbentia, temperantia, emplastra, balsam. semper cum doloris exacerbatione tractabatur, unde impatiens Medicus objiciebat, se intra hora a* dolore liberandam modo suo adesset ordinario. *Ita compositis sarcinulis a Medicis pro conclamata habita discessit, doloribus exhausta & debilis appulit, usurpataque supra descripta mixtura intra horam doloris gaudens experta est lenimen. Hugatis xythopeptæ uxor a juvene Medico per remedia anticardialgica calida, aromatica in- & externa tractabatur; mors adferebat doloris horrendi finem, extispiscina produxit e vesica fellea calculum ad magnitudinem ovi gallinæ; pro latentis cholelithi signis vix fallentibus agnosco, si morbus dolorosus cardialgicus creditus sæpius recurrat, immanes spastici dolores, vomitus anxii raro biliosi adsint, & simul etiam remittente dolore oculi & tota cutis aurigine*

NB.

NB. tingatur. Cæterum in vesicula biliaria sæpius calculosa concrementa latere, quæ se nullo signo produnt, docuit Anatomica sectio mulieris bujatis post frequentem narium incompescibilem hæmorrhagiam fatiscentis & tandem mortuae, quæ in vesicula bilifera sexaginta sex calculos triquetros smegmatis instar leves & flavescentes detexit, neque unquam de ullo circa illas partes pathemate conquesta fuerat. De hac falso dicta cardialgiæ specie F. Hoffmannus Med. systemat. tom. 4. part. 2. sect. 2. c. 3. p. m. 259. & seq. *attente legi meretur.* Cohausen.

Mictus cruentus.

Hunc pro aberratione hæmorrhoidum habuit *D. Joerdens.* circa æquinoctia VS. in pede, dein hirudines ano applicari jussit; cum mictus cruentus augeretur, & quasi polyposæ concretiones cum ⊡ secederent, equisetum maximam tulit opem. *volum.* 5. *obs.* 107. *p.* 380.

Singultus undecim dierum curatus.

Hic per breve tempus sistebatur vel 🝆 cajeput cum saccharo ad paucas guttas assumpto, vel gargarismate per syringam applicato vel calido potu decocti herb. thee, fabar. caffee, avenæ excortic. vel retento spiritu, mox tamen redibat. Hinc Dr. *Joerdens* suasit ad *imitat. obs. volum.* 4. *G. N. C. p.* 117. & 488. usum lactis muliebris,

liebris, quod prout emulctum potatum egregie profuit, concessit quoque juscula avenacea decoctum thee & caffee. Pro avertendis aliis symptomatis interne emuls. camphorat. externe vero 🜄 camphorat. matrical. menth. cum ℞ opii, emplastr. stomachale, item vesicatoria in extremis adhibebantur. *volum.* 5. *obs.* 108. *p.* 385.

Aphonia post febrem catarrhalem relicta.

Hanc Clmus *Nebelius* prompte curavit applicando vesicatoria. *obs.* 114. *p.* 393.

Reliquiæ post febres e. g. tumor hydropicus.

Cl. Nebelius virum, post febrem 3tianam incipientis hydropis signa modo præ se ferentem, curavit elect. ex cort. peruvian. ♀ ⊕lat. arcan. 2pl. ⊖ absint. conserv. rosar. r. & syr. papav. rh. *obs.* 115. *p.* 394.

Febris quartana.

Nebelius vidit hanc frustra variis & cortice peruviano tractatam, ab empirica decocto cortic. rad. pruni sylvestris vulgo schlehen pro potu ordinario dato feliciter sanatam. *obs.* 116. *p.* 395.

Surditas per 20 annos durans.

Ex impura venere gonorrhœam quidam contraxerat, accessit surditas Cl. *Nebelius*

lius ☿ dulc. cum extr. rhab. in pilul. redact. quotidie ad gr. jv. dedit cum decocto lignorum, post octo dierum continuationem successit salivatio, quæ continuato ☿rii usu adaucta, faucibus prospexit gargarismatibus, & ab utroque malo æger liber evasit. *obs.* 118. *p.* 397.

Atrophia infantum.

Cl. *Nebelius* pulverem foliorum hederæ arboreæ illustri puero dedit optato cum successu, imo abhinc innumeris aliis infantibus atrophia laborantibus feliciter exhibuit, in adultis raro profuit. Dantur vero tres ad quatuor fol. horum pulv. cultri cuspides decrescente luna per novem dies, & repetitur. *vol.* 5. *obs.* 120. *p.* 400.

Nephritis cum ischuria.

D. *Vogelius* ad dolores *colico-nephriticos* dedit pulv. ex lap. 69. ♁ diaphor. ♂t. ⊖ Xstall. ⁊⁊ nativ. croc. & castor. quibus mitigatis alvum ⊖ sedlic. ℥ß solvit. doloribus recrudescentibus, & accedente ischuria clysteres lenientes, cum pulv. ex antispasm. Hallens. part. ij lap. 69. part. j ad ʒß omni quadrihorio præscripsit, nec illis proficientibus clysteres therebint. venet. ℥iij acuat. exhibuit. & ℞. oc. 69. ppt. crem. ♀ aa ℈ij ⊖ ℈j succin. ppt. ⁊⁊ nativ. aa ℈ß croc. or. gr. jv. divid. in 4 part. æq. unde dolorum remissio. Contra ischuriam *dein* emulsiones ex

 amigd.

amigd. & seminib. aquisque leniter diureticis & pulv. ex oc. 69. ⊕ mediis, sem. lycopod. & ℥℥ nativ. lumborum inunctio linimento leniente. cum ⊡ non procederet arcani ♀r. gt. XL omni bihorio absque effectu dabantur. Dein datum decoctum diureticum e rad. aperient. pimpinell. eryng. fol. arnic. chærefol. fl. calcatr. cyan. sem. apii interpositis pulv. temperantibus, quibus ⊡ fluxus processit. *volum. 5. obs. 123. p. 405.*

Pleuripneumonia 28 die soluta.

Hanc Cl. *Möhringius* sequenti modo tractavit. Cum brevis & difficilis esset spiritus: ℞. ▽ pluv. ℥ij ✝ pophylact. Sylv. ℥j oximell. squill. ℥ß syr. acetos. citr. fl. papav. rh. aa. ℥ß. d. omni hora cochlear. ℞. syr. papav. rh. de hysop. aa. ʒvj de erisim. Lobel ℥iß md. s. lambat sæpius cochlear: pro potu erat decoct. CC. cum pauco saccharo. *5to morbi die cum pituita esset tenacissima* ℞. ▽ pluv. ℥ij naph. c. v. ✝ prophyl. Sylv. a ℥j oximel. squillit ℥ß syr. acetos. citr. papav. rh. aa ʒvj m. d. omni hora cochl. j. ℞. syr. de erisim. Lobel ℥iij papav. rh. ℥ij essent. pimpinel. ʒvj lambat sæpius duo parva cochlearia. ℞. herb. menth. chærefol. hysop. marub. alb. mercurial. aa mj m. pro fomento pectoris cum panno laneo duplici. *Die morbi septimo*, cum vires deficerent, & expectoratio promovenda foret. ℞. vini rhenan. ℥ij ▽ naph. vinos. ℥j confect. alkerm.

kerm. ʒß ſyr. papav. qs. m. capiat quavis hora cochlear. ℞. 🝆 amigd. dulc. ℥ij ſacchar. penid. ℥iß m. lambat urgente tuſſi ſemi cochlear. 10 *morbi die cum omnia eſſent mitiora.* ℞. expr. mill. s. Full. ▽ veronic. vinos. a ℥j ▽ naph. c. v. + prophyl. Sylv. aa. ʒß R violar. papav. rh. Myns. aa. ℥vj ſyr. acetos. citr. qs. capiat omni hora cochl. j. 11 *morbi die linguæ limbus uterque albus ex muco tenaci, ructusque vomitorii:* ℞. ſucci. citr. ℥iß ⊖ abſint. ʒß peracta efferveſcentia adde ſyr. acetos. citr. ʒß. d. omni hora cochlear. 13 *acceſſit tumor faucium & difficilis deglutitio.* ℞. rad. tormentill. ℥ij coq. c. s. q. ▽ font. colat. ℥vij adde ſyr. moror. ℥j utatur hoc ſæpius pro oris collectione. *Ad ſanandum pulmonis vulnus* 18 *die.* ℞. herb. fiſtular. ſcabios. ad mj fl. arnic. bellid. min. aa p. j. cinamom. cort. citr. rec. aa. ʒij d. pro thea, 22 *die cum alvus clauſa eſſet.* ℞. rhei. optim. ℈j ☿ dulc. gr. xvj ſyr. roſar. ſolut. ʒß m. ds. capiat mane. 23 *die novo malo ut præveniret:* ℞. ▽ pluv. expr. mill. s. *Full.* aa. ℥iß ſucc. citr. ʒß ſyr. violar. fl. papav. rh. aa qs m. d. omni hora cochlear. ℞. ſyr. papav. rh. violar. a ℥j oximell. ſquill. ℥ß m. d. ſæpius 2 cochlearia. 27 *die ad expellendas omnes reliquias.* ℞. R ⊖ ♀ liq. diuret. Schrœder. aa. ʒß ſyr. e ſucc. papav. ʒij md. omni bihorio 60 gutt. *vol.* 5. *obſ.* 124. *p.* 408. Pleuritidis, *peripneumoniæ vel peripneumo pleuritidis eadem eſt thera-*

therapeia: ſcalpellum phlebotomum, aqua, acetum, mel, ⊕, hordeum ꝏ & paucisſima alia ſunt in his morbis arcana & ſpecifica polychreſta, judicante Cl. Archiatro Naſſovico Trillero *in commentat. de pleuritide c.* 2. *p.* 16. §. *IV*. Si camphoram *adjunxeris, omnes pulveres ſpecioſe decantati acentipleuritici, imo tantopere ab* Helmontio tract. ſextupl. digeſt. p. 213. §. 75. & 76. *decantatus hirci ſanguis utpote nullius effectus, exulare poſſunt: V. S. vero palmarium eſt remedium, quæ in latere affecto in brachio non in pede ſatis large eſt inſtituenda, imo repetenda; circa quam veteranus & felix quidam practicus monebat, eam nullatenus eo momento inſtituendam eſſe, quo punctorius ſentitur dolor, ſed etiam per diem differendam, tumque majoris effectus ſemper eſſe obſervaverat; quod notamen mihi hæc ſcribenti confirmavit Electoralis Cancelliſta ex peripneumopleuritide decumbens; cui ad ℥viij ſtatim ſanguis detractus nec albam cruſtam præ ſe ferebat, nec ullum adferebat hæc evacuatio ſolamen. adaugebantur ſymptomata, ita ut tertio die V. S. repetitionem urgerent; detractus cruor inflammatoriam oſtentabat cruſtam & æger egregie ſolabatur.* Cohauſen.

Ulcus cacoethicum ex humoribus impuris.

Cl. *D. J. G. Haſeneſt* ſingulis ſeptimanis præbuit pilulas laxantes. ℞. extr. panchymag.

chymag. Croll. gr. viij, castor. gr. ß. magist. gialap. gr. jv. ☿ dulc. gr. ij ♁ st. lign. sassafr. gt. j. m. f. pil. No. xv. *dein decoctum.* ℞. rad. saponor. sarsæparill. chin. aa ℥j pimpinell. alb. liquir. aa ℥ß rasur. lign. guaiac. ℥j cort. ejusd. sem. anis. stellat. aa ℥ß m. tertia pars decoquatur in mensuris tribus ▽ font. l. a. omni mane & post prandio bibantur 6 scutellæ theal. cum regimine sudorifero. *Ad sitim sedandam sequens* ℞. ras. CC. ℥jx rad. scorzoner. sarsæparill. flav. cort. citr. rasur. lign. lentiscin. sem. fænicul. aa. ℨij m. ds. *Jungebatur curæ sequens Ra.* ℞. essent. pimpinell. ℨiij liq. min. anod. ℨj R ♂n. acris. ℨij mds. *tandem.* ℞. panaceæ Conerdingian. *in Frid. Hoffman. not. ad Poterium p.* 561. descript. part. iij ☿ dulcis sexies sublimat. part. ij f. l. a. pulv. ds. *pulvis mineralis.* ℞. pulv. mineral. ℨj gumm. guaiac. ℈ij gr. v. resin. ejusd. gr. xv. balsam. de copaib. qs. f. pil. ex ℨj No. xij ds. sumantur omni mane tres pro dosi, superbibendo decoctum calidum. Per 4 hebdomadas continuatum; & externe lapid. medicamentos. Croll. cum aqua sclopetaria mixtum applicavit. *volum.* 5. *obs.* 136. *p.* 453.

Phellandrii sive fæniculi equini vires.

In vulneribus abcessibus, ulceribus, fracturis, aliisque noxis externis curandis quam maxime commendatur, datur ℨj aliquoties

quoties de die, vel per se vel saccharo remixta atque sic cochleatim assumitur. *L. C. obs.* 139. *p.* 462.

Amuletum ad præpediendam lactis secretionem.

Repletur ☿rio vivo calamus scriptorius, ejusque orificio cera sigillaria accurate obturato inter mammas de collo suspensus gestatur a mulieribus, quibus lac suum discutere animus est, eo usque, donec lac omne evanuerit, id quod negotium solo hoc remedio, optimo & constanti cum effectu & sine ulla noxa, lente semper successisse, non solum sæpius vidit, sed & illud unice omnibus commendat Cl. Degnerus *volum.* 5. *obs.* 149. *p.* 504. Alias pro experimento *mulierculæ commendant suber de collo suspensum, sub axillis gestant & mammis imponunt cannabim, quondam Trevirensis Archiater C. P. Bossards in conuulsionibus etiam epilepticis ☿r. vivum suprafata methodo intra homoplatas pendere jubebat, & effectus non proletarios se inde observasse haud infrequenter narravit.* Cohausen.

Morbi iliaci desperati cura.

Hanc *Cl. van Woensel* sequentibus instituit. Cum pulsum reperiret febrilem, largam instituit VS. clysmata præscripsit ex emollientibus, laxantibus, illis non opitulantibus injecit ex mero 🜔 olivar. hoc

non

non juvante ex ℥iß ſapon. venet. in ℥xij ▽æ ſolut. quod fæces nigricantes eduxit. tentatum quoque fuit clyſma tabaci; cumque conclamatus videretur æger, exhibuit ☿r. depurati ℥vj ☍ amigd. dulc. rec. ſyr. violar. ad ℥j, reiterati clyſteres ex ſapone venet. & optime profuerunt. *vol. 5. obſ. 155. p.* 518.

Gangræna & ſphacelus pedis curatus.

Cl. *Laurentius Heiſterus* præter ſcarificationes partium læſarum, atque remedia externa conſueta, corticem peruvianum præſcripſit, ita ut ſingulo bi aut trihorio ʒß & ultra æger aſſumeret. *volum. 5. obſ.* 156. *p.* 520

Dyſenteria bilioſo - contagioſa.

Hæc anno 1736 Neomagii epidemice graſſata fuit, hancque erudite deſcripſit, adæquatamque therapeiam ſubjunxit Cl. Degnerus. Cujus ſequens eſt anacephalæoſis: ante omnia juſſit, ut bilioſa irritans materia ἄνω vel κάτω ejiceretur: *omnes enim dyſenteriæ in ſuo principio illas purgationes optime ferunt, quatenus nimirum acre peccans auferendo, noxios ejus effectus inbibent*; in hunc finem laudatur *radix hipecacuannæ*, quæ tutiſſime per ſuperiora materiam morbificam educit, ſimulque inteſtinis tonum reſtituit; commendatur in *ſubſtantia* & NB. rejicitur *in infuſo*. Summa ſalutis in eo verſabatur, ſi tem-

ſi *tempeſtive* ſatis exhibebatur. *Iteratus* quoque *uſus* ſemper bene ceſſit. Præmiſſa itaque hipecacuanna, ſi alvi fluxus pergebat, *rhabarbarum* exhibuit, rarius in pulv. ſed ſemper in ℞a cum ▽ cichor. vel menth. ppt. dedit hanc ℞am in adultis non guttatim, ſed ad cochlear unum, a cujus uſu fluxus ſenſim imminutus fuit. Simul una & omnibus ſuis patientibus *acidorum* liberalem uſum injunxit. His per aliquot dies uſurpatis, ſi malum non ceſſerat, in auxilium vocavit ea, quæ acrimoniam infringunt, & tonum reſtituunt, cui fini ſatisfaciebat cortex exoticus *ſimaruba*. Hujus ℨij in s. q. ▽æ communis ad remanentiam ℥viij decoct. omni tri-vel quadrihorio ℥j ad ℥ij per aliquot dies exhibuit, ſeu ad plenam perſanationem continuavit. Cum *omnia fortiora & ſic dicta poſitive adſtringentia NB. noxia eſſent, ſic contra cortex hic ſine ullo ſcrupulo & periculo adhiberi poterat, nec unquam noxam attulit NB.* ſubinde decoctum *edulcoravit* ſyr. papav. rh. vel. alb. *in pulv. datus* ſtomachum gravare obſervavit; ſi infuſum hoc non ſufficere animadvertit, acuavit ℞a *rhabarb.* cum vero inteſtinorum tonus adeo debilis & flaccidus evaſerat, ut fluxus potius paſſivus videretur, ad magis roborantia & adſtringentia tranſiit, ex quorum numero non alia adſcivit quam *corticem caſcarillæ*, & *ſuccum catechu*. Primo loco ſemper exhibuit *caſca-*

villæ corticem. in pulv. ſed plerumque in ℞a cum decocto *ſimarubæ.* aliquoties ℞am *rhei* cum *caſcarill.* aa. ſine decocto. *Cortex caſcarillæ optime ſe geſſit non modo partes relaxatas roborando, ſed & ſimul NB. motus febriles, doloresque inteſtinorum leniendo & ſedando.* His non proficientibus ad *ſuccum catechu* aſcendit, illumque vel in ℞a vel *pulv.* adjunxit: hæc erat methodus generalis. Specialiter ad tormina commendavit *blanda* 🝆*ſa, pinguia, gelatinoſa, gummoſa* &c. interne 🝆 *amigd. d.* 🝆 *olivar. lini* magna quantitate ad aliquot uncias haurire juſſit. Inſuper & gumm. arabic. tragacant. in aq. vel decocto ſimarubæ diſſolutum. Externe a clyſteribus optimum habuit, quos paravit ex 🝆 lini, lact. vaccin. aa theriaca. vel etiam ex ſolo tepefacto 🝆 lini &c. *Oleum lini purum* blandiſſimum habetur in ſedandis NB. doloribus. Præterea enematibus rhabarb. infuſum, ℞a, vel ſyrupus ad uncias aliquot admiſceri poterat, omnia vero acria, ⊖es, adſtringentia ſollicite vitanda duxit. Cum vero non omnes 🝆 etiam in clyſteribus bene ferrent, *radicem ſalab* in uſum vocavit. ſi hujus ℨj infunditur ℥viij 🜄 calidæ, abit in pulcherrimam gelatinam, de qua ſingulis duabus vel tribus horis cochlear dimidium dedit. *Opiata* ipſi ſemper ſuſpecta fuerunt. ſedium enim & dolorum induciæ, quas adferebant, admodum fallaces erant; cum vero ægri conditio ſuade-

ret, non ulterius processit, quam ad *mass. pil. de cynogl. syr. papav. alb.* & *rh. elect. diascord. Frac.* & *theriac.* contra *dysuriam* & *stranguriam* balsamus simplex vel anisatus ad paucas guttas cum decocto simarubæ datus, se egregie gessit. Cum *motus febriles se jungebant:* supra dictis admiscuit diaphoretica & præcipitantia atque absorbentia, qualia erant *essent. gentian. r.* vel pimpinel. alb. cum *essent. cascarill.* mixta. ex posteriori vero *lap. 69. conch.* ppt ♁n. diaphor. &c. Externe ad *abdominis spasmos, dolores* mitigandos, *Empl. de sapone* cum *camphor.* ad alvi fluxum moderandum *empl. de theriaca, de crusta panis,* cum vino rubr. & N. M. *empl. de gummat. stomachal.* ℅ N. M. expr. abdomini applicavit. *diætam* concessit ex farinaceis, mucilaginosis, *hordeo, oriza, avena,* milio cum lacte, juscula gelatinosa ex *carne ovilla vervecina,* ut & *gallinarum, pedum vitulinorum galatina C. C.* NB. ova recentia sorbilia sola vel cum lacte admixto parata, egregium demulcendi & simul nutriendi præbuerunt effectum, *pro potu* erant ptisana ex *milio, hordeo* &c. decoctum album *Sydenhamii,* infusum calidum *theæ, caffee* cum lacte, *emulsiones amigdalarum.* aq. fontan. pane tosto & succo citri temperata. Usum *lactis ebutyrati,* ejusque *serum* multum commendavit. Suasit etiam quam maxime vinum *Rhenanum* & *Mosellanum,* quod putredini biliosæ resistit, tonum-

que

que ventriculi & inteſtinorum reſtituit ac roborat, viresque amiſſas reſarcit. *Succum citri* condimenti loco omni cibo & potui cum ſalutari effectu ad ſaporis gratiam admiſcendum curavit. *Dyſenteria in longius protracta* viribus tamen adhuc valentibus interpoſita cæteris medicamentis *Ipecacuanna* vel pulv. *rhabarbari* in paulo majori doſi fortius evacuandi ſcopo ut plurimum ſyſtebatur. Ubi malum ſe longius extendebat, & *inteſtina abraſa & exulcerata* &c. ſupponebantur, gumm. oliban. maſtich. ſuccin. therebint. adhibenda erant. *gummi* vero *arabicum* in hoc caſu egregie ſe geſſit. *Cœliacæ ſpecies remanens* ℞ caſcarill. cum pauxillo ℞ rhei mixta mixtura tonica ex ℞ ♁nii cum ⏜ CC. aa. ℞ ⊕l. ♂tis Ludov. NB. interpoſita aliquoties purgatione fortiore. *œdemata pedum*, & *abdominis tumor* poſt dyſenteriam refractariam iteratis alvi evacuationibus cum extr. pan. hymag. Crol. ſcammon. ☿ dulc. pil. Beccheri correct. & dein mitioribus tonicis cedebant. *Act. phyſ. med. G. N. C. volum.* 5. *in appendic. p.* 61. *& ſeq. C.* 3. 1702 Morbus dyſentericus narrante *Degnero* c. 3. p. 106. ſimiliter Neomagii graſſatus fuit; methodus medendi tum temporis fuit, ut præmiſſo pulv. rhabarb. vel ſolo vel cum N. M. mixto, ſtatim ad adſtringentia & opiata tranſirent. præcipua erant. ▽ plantag. menth. cinamom. cct. cinamom. in ſubſtantia, ▽r.

 cate-

catechu in pulv. ℞ catech. ℞ lap. hæmatit. ℞ cinamom. sang dracon. corall. r: ▽r. sigillat. CC. ust. rhabarb. tostum, N. M. rad. tormentill. fol. argentar. confect. de hyacint. cort. peruvian. winteran. creta alb. syr. rosar. r. cydon. myrtill. &c. in his vero laud. opiat. ℞ anod. theriac. diascord. Frac. mpil. de styrac. syr. papav. rh. & alb. &c. quibus interdum adjunxerunt ⦶ purum vel ♁niat. ♁ diaph. lap. 69. ⊖ volat. ♋s. bals. ♀r. interpositis rarius gelatina C. C. & mucilag. sem. cydon. tandem clysteres ex fol. argentar. fl. chamomill. melilot &c. cum lacte paratos, addita therebint. venet. &c.

Anno 1743 *sub finem julii usque ad finem octobris Confluentiæ grassabatur dysenteria, præcipue in superiore parochia, & notabile fuit, quod in platea dicta St. Castoris, quæ proxime Mosellæ adjacet, vix ullus decubuerit. Fungebar illo tempore proto-physici munere, hinc sub rubrica* Medicinal rathschlag gegen die rothe ruhr &c, *ex Clementissimo Dn. Electoris mandato præter diætæ regulas methodum quandam medendi laconice conscripsi: iis, quorum stomachos saburra bilioso-viscida gravabat. rad. hipecacuan. nonnullis pulv. rhabarb. aliis vero ejusdem infusum cum tamarindis, ad involvendam acrimoniam causticam mucilaginosa & gelatinosa ex milio, hordeo, oryza, priap. cet. cervi rasur. CC. ebor. gumm. arab. tragacant. cum absorbentibus,*

bus, rad. symphit. maj. & alth. in lact. decoct. vel infusum spec. pro syrup. de alth. Fernelii commendavi. circa noctem moderata anodina ex laud. opiat. theriac. cœlest., diascord. concessi; quibus subjungebantur tonica ex corall. r. bol. armen. spod. spec. de hyacint. tragea granorum actes, rad. tormentill. ▽r. japon. &c. Contra tenesmum *suffimigium ex mastiche, colophonio, & therebint. venet. & clysteres ex lacte cam speciebus emollient. vel sem. lini. rad. alth. præcipue autem enemata ex lapid. medicament. Croll. in ▽ tepida. Ad tonum ventriculi restituendum ℞ ♂tis essent. cascarill. gentian. r. carminat. Wed. absint. compos. Ejusdem. mastich. catech. cum ▽ menth. theriacal. fænicul. cinamom. &c. omne tulerunt punctum. commendatum præterea regimen temperate calidum, & pro posse dispositio ad diaphoresin ex monitu* Hippocratis. *cutis laxitas, alvi densitas &c. periculum quoque feci decocti imo ipsius pulv. cort. simarubæ, sed talem effectum non observavi, qualem speraveram, nec quoque a rad. salab notabile solamen vidi.* Francofurti anno 1744 *lectu dignum prodiit schediasma sub rubrica:* Joannis Henrici a Schoven der unter dem unerfahrnen leib-medico glücklich curirte prinz *an der dysenterie* durch das pharmacum specificum polychrestum cet.

Syncope, paralyſis univerſalis & aphonia.

Cl. J. P. *Wolffius* narrat hiſtoriam duorum vietorum, qui in cellam vinariam & dolium deſcendentes ſtatim prociderunt; *procul dubio a Gas vini ſuffocati.* quos ſequenti modo *curavit:* poſt multas fortiſſimas frictiones, & ♌-tuum volatilium applicationem; V. S. in brachio inſtituta fuit, datum diaphoreticum ex elix. camph. collect. Leid. ad gt. viij in vehiculo calido, excutia plantæ pedum frictæ, veſicatoria ad ſcapulas applicata. Cum *aphonia* adhuc continuaret, fol. ror. marin. contuſa linguæ imponebantur & ſeq. pulv. ℞. rad. pireth. ari. carlin. ſuccin. flav. ad ℥j m. f. ps. divid. in 8 part. æq. d. omni trihorio in juſculo calido, interpoſito bis de die elix. camphor. cumque de *dolore pectoris* per ſigna conquereretur, empl. calidum ex cepis in ☍ olivar. aſſatis thoraci impoſuit. *Dein* ſeq. pil. dedit. ℞. m. pil. de ſuccin. Crat. extr. panchymag. Crol. āā ℈j extr. colocynthid. reſin. gialap. pineat. āā ℈ß m. c. eſſent. ſuccin. f. pil. No. LX. inſpergantur ℥℥ nativ. d. pro 3bus doſibus. Cum doſis 20 pil. non ederit effectum, circa veſperum ſuperaddidit ⊖ epſon. ℥vj unde optimus effectus. Ad roborandos dein nervos. ℞. R ♁n. acr. eſſent. ſuccin. aa. ℥iij ☍ ♌t. lign. ſaſſafr. gt. vj m. ds. quibus reſtituti ſunt. *vol. 5. in append. p.* 136.

Apho-

Aphonia & convulsio ebrii.

Cl. *Raymannus* præmisso clysmate exhibuit emeticum liquido ♁um, quod copiosam eduxit bilem, cumque æger æstuaret VS. instituit; dein cum th am respueret, decoctum citri largiter exhibuit, solumque concessit sorbi ationem jusculi cum crem. ♀r. dein pro eliminandis crapulæ reliquiis ⊖:anglic. amar. ℥j in ▽ cichorei porrexit, quod cum vomitu rejectum exciperet cardialgia ⁘ amigd. dulc. datum, & clyster injectus fuit. Cumque adhuc æstuaret circa noctem pulv. ℥℥no-⊕sum dedit. *Act. phys. med. G. N. C. volum. 6. obs. 1. p. 6.*

Hæmorrhagia penis.

Medicis ter præmissa VS. revulsoria, auxiliis diversis hæmostaticis non neglectis urethræ syringationibus incassum laboravit. Cl. *Raymannus* datis pulveribus non nullis tonico antispasticis, & præscripto decocto equiseti & millefolii cruoris anfluxum suppressit suasitque ut revertente anno VS. vicariis vel hirudinibus sibi consulat. *Act. phys. med. vol. 6. obs. 3. p. 18.*

Hæmorrhoidum internarum exulcerationes.

Topicis blandis ex ungt. de linar. addito saccharo ♄ni & camphor. momento, itemque oleo ovorum, mell. rosar. injectionibus

nibus ex decoct. scord. millefol. cum elix. p. p. &c. quam acrioribus e. g. ungt. Ægyptiac. fusco Fel. Wurz. & non sine noxa vix tentatis, tractata & curata fuit. *vol.* 6. *obs.* 4. *p.* 22.

Abscessus circa genua.

Cl. *Fûrstenau* tres novit virgines brevi persanatas, in cura, præter congrua interna præsidia, multum injectionibus ex decoctis vulnerariis amaris, & putredini resistentibus vulgo balsamicis dictis, myrrh. & succini ℞is, elix. propriet. balsam. peruvian. ipsique ▽ phagedenicæ tribuendum esse deprehendit. *vol.* 6. *obs.* 9. *p.* 30.

Hydragoga.

Celebris Medicus gumm. guttæ deflagratione cum ♎ juniper. correctæ usum tanti habuit ut a gr. x ad xv pro sero hydropicorum jam tum extravasato se cum summo effectu exhibere gloriaretur, rad. gialap. in pulv. & essent. itemque ejus resina a gr. v. x ad xij satis efficax robustis est hydragogum præsente viscerum permeabilitate; si adsit viscerum labes, mortem accelerant. Lixiviosa catharralia rad. vincetoxic. pimpinell. ari, pareiræ bravæ, armorac. pulv. buson. neque a priori neque posteriori attingunt ac ☿nalia, ♁lia nullius fidei sunt. Inter alterantia præstant imprimis amara catharralia, aliis stimulantibus, NB.

nova

nova tamen viscera non producunt. *volum.* 6. *obs.* 15. *p.* 61.

Scabies climacterica.

Samuel Carl suadebat temperatissima mundificantia ex ℞ ♁n. ♀sat. essent. alexiph. temp. pulv. absorb. & juscula medicata ex chærefol. heder. ▽r. numular. urtic. rad. cichor. continuabat scabies per dimidium annum, dein exsiccabatur ope exiguæ quantitatis ungt. ☿rialis ad carpos manuum applicati. Alteri melancholic. cholerico mundificatio catharralis per essent. alexipharm. succin. tentabatur, & externe solutio sacchar. ♄ni pro temperando ardore in manibus admittitur. *volum.* 6. *obs.* 16. *p.* 66.

Quartana.

Samuel Carl toto praxeos suæ tempore vix aliquot uncias cort. chinæ adhibuit, methodum vero exhibuit, ipso die febrili ante paroxismum unam aut alteram dosin pulv. digestivi ex ♀r. ⊖lat. & exigua portione lap. 69. ppti, proximo vero die ante paroxismum præbuit dosin pilul. balsam. & die intercalari remedia amara stomachica & abstergentia, in forma essent. elixir. infusor. vinosor. ex herb. card. bened. trifol. fibr. centaur. min. absynt. rad. gentian. r. cort. ⊙r. &c. *volum.* 6. *obs.* 18. *p.* 93. Inter omnia subsidia, quæ quartanæ per medicinas aut diætæ errorem turbatæ & sup-

pressæ opponi solent, nullum blandius, atque certius deprehendit, quam pilulas genuinas Sthalianas. *p. 95.*

Variolæ.

S*amuel Carl* in discretis imo confluentibus variolis observandum monet: ut (1) in contagio lene laxans ex rhabarb. ☿r. dulc. fol. senn. &c. exhibeatur, (2) in plethoricis VS. instituatur, (3) tempore ebullitionis pulv. temperant. & absorb. vel bezoard. item potiones diapnoicæ ordinentur, (4) tempore eruptionis pauca vel nulla medicamenta dentur, solum regimen temperatum conservetur, (5) in subsid:ntibus aut retrocedentibus essent. alexipharm. *Stahlii* parce sed frequenter in usum vocetur, 6) tempore suppurationis hæc quoque conducit, (7) regimen sit semper summe temperatum, (8) infusum theæ itemque decoctum hordei aut lent. pro lubitu concedatur, (9) externe nil præter camphoram applicetur. *volum. 6. obs. 19. p. 98.*

Hæmorrhagia narium.

Cl. *Schlichting* alcohol vini parce ac sensim sensimque naribus attrahi jussit. Posthac præscripsit ~ ⊕l. juncto laudan. liquido cum frigido potu præsertim ▽ pluviali refracta in dosi assumendum. *Chirurgus quidam* therebintinæ ~tum tepidum in utrumque narium foramen lente syphone injecit, quo

quo facto hæmorrhagia in momento stetit. *L. C. obs.* 20. *p* 105.

Menstrua protheiformia.

Hæc appellat *Cl. Schlichting* cum ex variis corporis partibus, pinna nasi, genis, oculorum canthis &c. profluebant, accedebat epilepsia cet. proscripsit calefacientia & VS. sed jussit, ut quotidie matutinis & vespertinis horis pediluvio ex ▽ calida & ⊖ communi uteretur. 2. pulv. temper. ex ♀ ⊕lat. Tachen. ⊕ Xstall. succin. ppt. ℥℥ nativ. aa ℥ij quater de die ad ℈j 3. pil. ℞. asæ fætid. gumm. ammoniac. extr. absynt. a ℨj pil. Ruffi ℨiij castor. ℈ij ⊖ volat. succin. ℨß therebint. venet. qs. f. pil. No. LXXX de quibus mane & vesperi 3 vel 4 assumantur, quorum usu ægra convaluit. *volum.* 6. *obs.* 27. *p.* 112.

Injectiones in empyemate.

Cl. *Schlichting* myrrhæ essentiam cum alcohole vini pptam in pectus empyicum post paracenthesin cum summo successu injici curavit ▽ simplicem & rectificatum subinde quoque evitatis turundis injici jussit ut & in hepatis suppuratione. *ibid. obs.* 29. *p.* 115.

Paraplegia curata.

Pro hoc morbo tollendo insignem tulerunt opem decocta ex cort. lign. guaiac. sassafr.

ſaſſafr. winteran. raſur. lign. aloes reſinos. rad. bryon. alb. chelidon. maj. valerian. ſerpentar. virgin. cichor. ſylv. NB. chamædr. chamæpit. betonic. ſalv. fumar. fl. ſtæchad. arab. ſerpill. origan. cret. ſem. pæon. mar. dauc. cret. parata; & cum ℞ rhabarb. ♀ſat & liq. aperitiv. mixta, addendo ſyr. ſtæchad. arab. & flor. pæon. comp. ſicque earum uſum per aliquot hebdomadas continuando; aliquoties elix. aperitiv. Claud. c. ♀r. ♀ſat. adhibitum fuit, dein ſingulis ſeptimanis datæ fuerunt pil. balſam. Multum pariter contulit: √℞ antiparalyt. cum liq. CC. ſuccinat. cum infuſo theiformi ex rad. & herb. aperient. & nervin. tempore veſpertino pulv. nervin. cum lumbr. ▽r. & extr. caſtor. ſpinæ dorſi impoſitum emplaſtr. nec non ♌tus nervini, applicata quoque veſicatoria; abdomen, lumbi, pedum plantæ, nec non regio ventriculi balſam. peruvian. n. prævia frictione oblinebantur; denique balnea ex formicis & herbis nervinis. J. G. Boetticher. *volum.* 6. *obſ.* 35. *p.* 147. *Paraplegiam bis utramque a cauſa violenta in praxi mea obſervavi, ſemel in villico Carlichii, qui ex arbore in caput pronus ceciderat, ſecundo in Barone de Knæring, qui ex equo retrorſum præceps ruerat, uterque caput movebat, nec memoriæ, nec loquelæ, nec judicii ulla læſio, neque dolor, ſed infra collum ſeu potius caput poſita membra & motu & omni ſenſu prorſus carebant, tentata omnia,*

omnia, quæ ars & chirurgia subministrat absque omni effectu, uterque sibi usque ad ultimum halitum præsentissimus mansit, & tertia die post casum placide exspiravit. Cohausen.

Exulceratio vesicæ urinariæ.

Post lapsum & contusionem pectinis, applicatus ♉ camphorat. & sacculi ex herbis resolventibus, instituta fuit V. S. medianæ brachii; *dein mixtura* balsamica ex ℞ ♉n. acr. ℥j balsam. de copaib. ʒj cujus gt. 40. mane & vesperi sumebantur in *decocto* ℞. rad. caryophyll. pimpinell. alb. urtic. urent. gentian. r. a ʒiij herb. sanicul. alchymill. millefol. vinc. pervic. summitat. virg. ☉r. aa mß semin. perfoliat. hypericon. aa ʒij m. coq. in ▽ font. mens. ij ad 4tæ part. consumptionem, adde mell. rosat. ℥iij divid. in 2. part. æq. uni incoq. fol. senn. ʒj de qua matutinis, de altera vespertinis detur horis, *dein* circa meridiem ℞. lap 69. citrat. percar. a ʒij ⊕ depurat. ♀ ⊖lat. ad ʒj m. ds. ℈j pro dosi. Quibus per bimestre continuatis æger convaluit ita *Jauchius. obs. 57. p. 212.*

Morbilli.

In constitutione epidemica 1739 Cl. *Schlierbach* methodum placidam securissimam fuisse observavit abstinendo a calefacientibus, volatilibus, expellentibus & narcoticis. *in subjectis floridioribus*, temperantia &

alte-

alterantia, mixturæ ex ▽ diapnoicis cum ♁n. diaphor. lap. 69. citrat. in *constitutionibus segnioribus* pulv. bezoard. ad mentem Stahlii quandoque cum paucis granis myrrh. in parvis NB sed repetitis dosibus, item essent. temper. alexipharm. narium hæmorrhagiæet diarrhaæsi excedebant temperantia absorbentia, tandem lenia tonica cortex cascarillæ optime proderant. Reliquias morbillorum tollebat essent. pimpinell. alb. alexiphar. *Stahlii* cum blandis laxantibus. *vol. 6. obs. 59. p.* 220.

Epilepsia.

Adolescens 12 annorum, ex pollice manus aliquid ad caput ascendere referebat; tumque subsequebatur insultus epilepticus. Hinc D. *de Westhoven* consilium dedit: ut pollici vesicatorium ex canthar. ℈ij myrrh. ℈ß camphor. gr. iij butyr. rec. therebint. & ceræ citrin. a ℈j applicarent. interne dari jussit ☍ lign. corylin. *Deinde mixturam* ex ▽ cerasor. n. epilept. Lang. aa ℥iij ℞ flor. pæon. ʒvj essent. succin. ʒij ♁l. philos. gt. xv. syr. flor. pæon. ℥j cui junxerat laxans ex diagrid. cum sem. pæon. *Dein pulv.* ℞. crystall. montan. corall. r. a ʒiij ʒʒ nativ. ℈iv. divid. in 4 doses. unde magnum levamen. *volum. 6. obs. 71. p.* 256.

Gonor-

Gonorrhæa inveterata.

Hanc Cl. *Ovelgûn* ſequentibus tractavit & ſanavit: præſcripſit pilul. ex extract. panchym. Crol. ☿ dulci 4to quovis die, & ſimul decoctum ex rad. ſarſæpar. chin. bardan. cum ♁n. crud. additis circa finem herb. veronic. heder. 🜃r. & flor. hypericon. cum ſem. fænicul. diebus intermediis ad ſudorem. *Dein* ℞. rad. liquir. alth. conſolid. maj. ad ʒß herb. veronic. mij fl. roſar. r. hypericon. aa mj ſem. anis. ʒß cort. cinamom. ʒij ds. ℞. balſam. de copaib. ʒß cujus gt. 7 ter de die in hoc infuſo data. ℞. magnes. alb. rad. gialap. aa ℈j m. f. pulvis diſpenſes in 4plo. d. omni quatriduo. ℞. ebor. ſine △ ppt. ʒß cardamom. min. maſtich. in gran. aa. ʒij m. d. de hoc pulv. ℈j ante prandium & cœnam. Dein potare juſſit *Wildungenſes*. Poſt finem potus ℞. oſſ. ſep. ʒß maſtich. elect. 🜃r. catechu. ſangu. dracon. ſuccin. alb. gumm. arabic. tragacant. corall. r. a ʒij d. ʒß hora 5ta poſt prandium & ſub introitum lecti. *Tandem* ℞. rad. alth. conſolid. maj. ad ℥j cort. caſcarill. ʒß herb. veronic. mij flor. roſar. hypericon. aa mj millefol. alb. mß limatur. ♂t. ℥j cinamom. ʒß m. infund. in menſur. iß vini & vini dicti pontac menſ. j. de quo ſub prandio vitrum ſumpſit. ℞. oſſ. ſep. ℥j maſtich. elect. ʒvj 🜃r. catech. gumm. arab. tragacant. aa. ʒß corall. r. ʒiij m. f. pulv.

d. mane

d. mane & vesperi ʒß cum vino pontac. *vol. 6. obs. 172. p.* 262. Hodiedum *res eo devenit, ut potius empiricis medicastris & chirurgis quam medicis malum suum revelent lascivi; nam in morbis sordidioribus tergiversantur, & raro Medicis mala sua rite confitentur,* cum tamen potius pudere debebat commisisse, quam reticuisse Cl. Lentilius in Eteodrom. med. pract. p. 897. *ex circumstantiis conjicere debuit bonum suum socium ex lupanaribus suas asportasse molestias, unde quoque stomachabandus medicinam ordinavit, & hunc potius* NB. chirurgi *quam sua ope curandum esse pronunciavit; circa quod non idem sentio; plurimos enim styptica ignorantium chirurgorum methodo perverse tractatos totam vitam misere & dolorose transigentes vidi.* Fatendum *difficilius gonorrhœam præcipue inveteratam quam ipsam luem veneream persanari; subscribo* Lentilio l. c. p. 898. *torturæ mihi loco esse visitationes ejusmodi Lastaurorum & Hircorum* olidissimorum; *non sine indignatione plurimos sub directione & cura habui, sed fere in omnibus notavi: scortum reportasse pretium, utramque emunxisse bursam & Medico remansisse laborem citra mercedem.* Cohausen.

Molæ exclusio promota.

Cl. *Wolffius* abortum instare videns præscripsit sequentia: ℞. ▽ embryon. carbuncul. aa. ℥ß m. excipiatur crusta panis, & im-

& imponatur abdomini, ℞. ▽ chamomill. hirund. cum castor. aa ℥ij essent. carminat. W. castor. aa. ʒß pulv. lumbr. ▽r. ℈j ʒʒ nativ. ℈ß syr. papav. rh. ʒij m. d. sæpius aliquot cochlearia. Cum sanguis sincerus effluerct, virium accederet dispendium, ℞. ▽ menth. meliss. a ℥ij cinanom. cydon. ʒß borrac. venet. ʒj syr. cort. ☉ ʒij m. d. sæpius aliquot cochlearia. ℞. ▽ meliss. c. vino ♌ lil. convall. a ℥ij m. d. sæpius naribus attrahatur. his assumptis ægra exclusit molam. ne succederet inflammatio uteri, pulv. Hallensem exhibuit, dein ℞. ▽ scord. sambuc. aa ℥ij elix. camphor. ℈ß ʒʒ nativ. ⊕ depurat. aa gr. xv syr. capill. ♀r. ʒij m. ds. omni bihorio 2 cochlearia, & cum alvus esset obstructa pil. balsam. Stahlii ℈j datus, & convaluit. *volum. 6. obs. 74. p. 274.*

Orthopnœa post refrigerationem.

Cl. *Wolffius* calidum infusum scordii frequenter sorbillandum commendavit, & omni trihorio solutionem gumm. ammoniac. in ▽ hysop. ad 2 cochlearia. vesperi pulv. e rad. ir. flor. spermat. cet. flor. benzoes & ʒʒ nativ. balsam. ♀ anisat. irrorat. cum infuso dicto. demum pil. laxantes ex extr. panchymag. Crol. mpil. de succin. Craton. & resin. jalap. *vol. 6. obs. 75. p. 277.*

Passio Iliaca.

Nec laxantia, nec lubricantia, nec humectantia, nec 🝆sa nec (I)sa, nec antispasmodica, nec aperientia, nec ⊖na, nec unguinosa externa, nec ipse ☿rius vivus cum 🝆 amigd. dulc datus quidquam profuerunt. Sed clysma siccum ex fumo nicotianæ consulente *Cl. D. Behr* statim opem tulit exoptatam. *vol.* 6. *obs.* 83. *p.* 297.

Hydrophobiæ remedium specificum.

Scarabæi majales (fusci, arboribus adeo nocivi, pueris pro lusu in deliciis habiti, german. may-käfers dicti) melle suffocati numero 5 pro adulto, pro junioribus vero tres, abscissis & abjectis capitibus in pulpam minutissime contusi exhibentur ægro, cum cochleari uno mellis in quo extincti sunt, mane jejuno stomacho, vel quacunque hora, hocque magma per tres vel 4 dies securitatis gratia continuare jubet *Degnerus*. & nullum a morsu timendum habebis periculum, modo remedium tempestive datum fuerit. *volum.* 6. *obs.* 92. *p.* 326. Horrendum *symptoma est hydrophobia ad cujus curationis certæ inventionem merito omnes Medici insudare & suum symbolum conferre deberent: ante aliquot annos prope Bojobrigam opilio habitasse dicitur, qui vix fallente experimento omnes demorsos sanavit, sed arcanum revelare noluit; quidam herbam anagallidis*

flore

flore punieco fuisse præsumpserunt. DEGNERUS addit epitheton *scarabæos NB. unctuosos, qui non sunt communes foliis arborum vescentes*, sed nigri in ♁r. repentes (neque vero globotarii aut stercorarii) qui nunquam nisi in majo reperiri solent, & hinc NB. majales, in manibus detenti materiam ☍ similem evomunt aut mingunt. hinc NB. unctuosi dicti. *horum usus penes rusticos in Westphalia frequens est contra* die Varen Arthritidem vagam. *potenter diuresin promovent. desuper legi meretur* Cohausen Neothea oder Medicinische Theetafel. *Num igitur hi vel communes arborei præstant, & in hunc usum serviant, experientiæ decidendum relinquo. Olim celebris fuit* Palmarii *pulvis, sed fidem non servat.* Stahlius & *ejus asseclæ* Junckerus *in conspect. Medicin. pract. tab.* 129. *p.* 942. §. 7. & Storch *in comment. ad colleg. pract.* Stahlii *s.* 4. *p.* 1425. referunt abstrusum & admiratione dignum, quod omnium præsentissimum & velut infallibile remedium sit *hepar, cor*, vel *cerebrum* non solum de illo animali, quod momordit, sed etiam NB. de aliquo ejusdem speciei, immo lupi canibus anxie exagitati, & tandem trucidati, cujus hepar ad morsum canis rabidi, præsente jam delirio efficax observatum est. Limatura orichalci tenuis ad ʒj exhibita, pluribus vicibus salutarem efficaciam præstitit. Cohausen.

Hydrops pectoris.

Cl. *Fürstenau* præter purgantia ☿rialia per intervalla non sine levamine sumpta, selecta præscripsit diuretica ex ℞ ♁nii ~ CC. asellis. ⊕ ʒʒ æthiop. min. cascarill. ipsoque sapone veneto, baccis junip. atque arillis cynosbati (quorum imprimis efficaciam in casibus similibus expertus novit): Dein pectoralia resolventia ex sperm. cet. ⚯ amigd. dulc. ~ ⊖✳c. anisat. croc. &c. *vol.* 6. *obs.* 114. *p.* 379.

Arthritis.

Cl. *Fürstenau* ad fœminam quadragenariam vocatus VSnem instituit in pede, subjuncta potiuncula laxante ex manna, tamarind. rhabarbar. & similibus, exhibitis porro absorbentibus & temperantibus ex CC. phil. ♁ diaphor. ⊕ arcan. 2pl. succin. corall. ʒʒ & cascarill. additis quoque emulsionibus papaverinis, gelatinosis & mucilaginosis, ipsisque lignorum decoctis. Injunxit regimen exquisite diaphoreticum. *vol.* 6. *obs.* 115. *p.* 382.

Peripneumonia pituitosa.

Cl. *Burggravius* ad vetulam vocatus, quæ post inediam longam largius cibaverat, VS. in brachio instituit, dein dedit linctum. ℞. oximell. simpl. syr. scabios aa ℥ij d. omni semihora cochlear semiplenum super-

superbibendo infusum ex. rad. fœnicul. liquirit a ℥ß hb. scabios. tussilag. a miß fl. scabios ℥ß. *cum valde anhelaret* dedit pulv. ex spermat. cet. sacchar. canariens. subact. ʒij pulv. rad. ari. liquir. a ʒj m. detur omni trihorio cuspis cultri, *per intervalla concessit* juscula calida, & cerevisiam cum melle, sacchar. & vitello ovi. *Deinde* pil. ℞. gumm. ammoniac. puriss. ʒiiß succ. liquir. ʒiß thereb. venet. ʒß m. f. pil. pond. gr. iij. ds. mane & vesperi No. x. *volum. 6. obs. 132. p. 443.*

Asthma cum tumore totius corporis œdematoso.

Cl. *Albrecht* ex tolerato frigore ortum sciens, frictionibus calidis, potu calido tenui ex lignis & rad. attenuantibus corpus præparavit & subjunxit mixturam ex ℟ ♀r. & ⌒ CC. aa. ter in die ad 35. gutt. *Dein* ℞. pulv. rad. squill. gr. v. vincetoxic. pimpinell. alb. aa gr. iv. ⦶ depurat. gr. vj m. d. pro dosi in brodio. *Tumque* mixturam: ℞. ▽ marub. alb. fænicul. hysop. a ℥ij ▽ asthmat. √℟ ℥iß oximell. squill. ʒiß syr. de liquir. ʒiij m. d. *ad discrasiam humorum scorbuticam.* ℞. elix. propr. antiscorb. ʒiij essent. gumm. ammon. ʒj m. d. in decocto calido. *Denique* ℞. roob. ebul. junip. a ℥j pulv. rad. vincetoxic. ari a ʒj jalap. ʒiß bryon. squill. aa ʒß syr. de spina cervin. qs. m. f. l. a. e-

 lect.

lect. d & sumatur pro ratione effectus. *L. C. obs.* 142. *p.* 477.

Febris miliaris 1733. epidemica.

Cl. *Grunwald* supposuit malignitatem hujus febris acidæ esse naturæ, hinc antiacida cum ▽ diapnoicis commendavit. E. g. lap. 69. CC. vtrumque, conch. ebur. os. de cord. cervi. ♁ diaphor. simpl. & ♂t bezoard. animal & miner. spec. de hyacint. & confect. ejusdem &c. ▽ rub. id, fl. papav. rh. fumar. C. B. scorzoner. fl. sambuc. galeg. acetos. etyph. cerv. scord. & scabios. *etiam* emulsion. ex sem. aquileg. nasturt. pœon. napi, cort. citr. quibus modeste addidit ⦶ e. g. lap. prunell. *inflammationi faucium vel gutturis succurrit gargarismatibus* ex infuso theæ, veronic. &c. ▽ plantag. cum lact. vaccin. herb. prunell. decoct. hord. flor. malv. rosar. r. ♎ ⊖✱c. CC. raspat. ⦶ depurat. vel ♁niat. rob. diamor. mell. rosar. syr. de ros. sicc. rub. id. berber. acetos. citr. fol. semperviv. succo ejusd. cancr. fluvial. *item cataplasmatibus calidis* ex rad. alth. fol. malv. violar. fl. chamom. melilot. farin. fænugræci, hord. nid. hirundin. ☍ amigd. violar. chamomill. vel empl. de melilot largiter camphorato, vel linteis duplicatis V calide irroratis. *Colli ardor & difficilior deglutitio* per ☍ amigd. dulc. syr. diamor. & ▽ flor. acat. mixtum *interius, exterius* per empl. de melilot. cum ☍ bezoard.

Wedel.

Wedel. illitum mitigatur. *Exanthemata non legitime procedentia, vel retro grada* promoveantur ⊖ volat. moderate dato & vesicatoriis. *Diarrhææ sedantur per miasma noxium per peripheriam corporis expellentia* vti CC. ust. bol. armen. ▽r. sigill. pulv. antidysenteric. *Convulsiones mitigantur* ℥℥nis. castorin. succinat. pulv. epilept. Marchion. vel potius dicto nigro, specif. cephal. cum ▽ pæon. cerasor. n. epilept. Lang. perlar. usit. syr. fl. tunic. pæon. man. Xti perlat. &c. *volum.* 6. *in append. p.* 52.

Febris miliaris epidemicæ prophylaxis.

Cl. *Grunwald* laudavit suffitus aerem contagiosum corrigentes ex oliban. mastich. benzoe, styrac. juniperi ligno & baccis, item masticatoria vel morsulos ex spec. pro trochisc. sublingu. aug. vel liberant. extr. angelic. zedoar. cum sacchar. in ▽ scorzon. solut. aut ex cort. citri. zedoar. spec. de hyacint. &c. pro errhinis ordinavit ☍ ♌ta angelic. cort. citr. cinamom. rut. camphor. theriac. essent. ambr. &c. plethoricis V. S. cacochymia laborantibus ope elix. propr. cum rhabarb. & pil. Ruff. & aeris mutationem commendavit. *L. C. in append. p.* 52 Cæterum *ad præservationem ab omni contagioso epidemico morbo nil præstantius exacta diæta & consilium*; Hæc tria tabificam pellunt adverbia pestem

mox, longe, tarde, cede, recede, redi.

Purpura epidemica.

Hanc Goslariæ grassantem 1737 & 38 sequentibus tractavit *Cl. Trumphius*. Secundum institutum naturæ tum vomitoria ex hipecacuanna tum purgantia, rhabarbarum exhibuit, ad temperandam bilem in potionibus vel pulveribus temperantibus & absorbentibus, bezoardicis, ⦶sis, acidulatis substitit. in initio morbi liquida ∽sa, quæ essent. vel ℞æ vocantur semel aut bis de die interposuit, e. g. mixt. simpl. essent. alexipharm. Stahl. cort. cascarill. aut cort. peruvian. scord. ∽ ⦶ dulc. itemque elix. pectoral. Wed. *in statu vero omittebantur*. decocta pectoralia multis salutaria fuere, & necessaria NB. addita herb. scordii. *quando motus fuere torpidiores* camphoram potiunculis cum ⦶ aut arcan. 2pl. a gran. ij usque ad v. intra 15 horas exhibuit. Magis adhuc salutaria expertus fuit vesicatoria. Theriacalia & anodina rarius fuerunt indicata. *volum*. 6. *in append. p*. 83. Purpura *præprimis alba multis in locis ut* Franconia, Suevia &c. *maxime puerperis funesta esse dicitur, ut etiam ad ejus nomen exhorrescant gravidæ, in aere confluentino hucusque respectu aliorum morborum rarius observatur, nec adeo sontica est; unicam duntaxat ex purpura miliari alba morientem vidi puerperam. Sic dicta bezoardica expellentia calida*, ⊖ *volat. essent. bezoardic. vix non noxia sunt, præprimis vero regimen æstuo-*

aestuosum; illud temperate diapnoicum, potus diluens & sufficiens, paucaque acidula, in aestu ⊕sa, ubi natura deses *vesicatoria*, ubi alvus obstructa, *enemata &c. omne tollunt punctum* &c. Cohausen.

Lienteriae specificum.

Mar. Seguer sequens jusculum pulli commendat sc. pullum eviscera, munda, ejusque ventri immitte rosar. siccatar. ℥j balaust. ℥ß mediae rosarum parti insperge pulv. infra notandi pro adult. ʒiij pro puero ʒij coq. in scutell. 12 ▽ae ad consumpt. duarum. de hoc jusculo capiat aeger omni bihorio scutellum unum. os ventriculi inungatur ungt. comitissae, vel balsam. cathol. aliove roborante, superimposito cataplasmate ex mica panis facto cum vino, in quo decocta sunt absynth. menth. ros. sicc. & balaust. ita continuetur, & si dormiat aeger excitetur, & fiat continuatio, si lientericus admodum debilis sit, duobus cochlearibus jusculi addatur confect. alkerm. ʒß, si persistat lienteria, fiat remedii repetitio. Pulverem supra fatum reticuit author, rescripsit tamen ex post Exmo Buchnero, quod sit *pulvis Trochisc. Remibe*. & intelligere videtur *pulv. Trochisc. Ramich Mesuae*. NB. si in pueris, aliisque abdominis intumescentiam usus jusculi pulli inducat, aut ⊡ parce fluat, silente alvo, tunc hae partes ℴℴ absynt. & baccar. laur. inungantur, vel ℴℴ scorpion.

 simpl.

ſimpl. violar. lumbric. ſic ⊡ provocabitur. *L. C. p.* 92.

Febris petechialis.

Cl. *Ritterus* 1740 hanc epidemicam in Haſſiæ tractu Homburgenſi ſequentibus feliciter tractavit. Miaſma alcalinum ſupponens ex *fonte pharmaceutico* acida vegetabilia + ſimplex & ♌tum, ſuccum citri, berberum, granatorum, coralliorum, decoctum prunorum, ▽am vino dilutam. 2. acida animalia, ſerum lactis, lac ebutyratum acidum 3. acida mineralia, (α) cruda ſc. ⌒ ⊕l. vulg. ⌒ ⦶ (β) dulcificata, ut ⌒ ⦶ dulc & liq. anod. min. Hoffm. *ex fonte diætetico* decoct. hord. cum ſucc. citr. & ceraſis acidis, prunis coctis. ▽am puram aut Selteranam, juſcula tenuia gallinarum ſucco citri aut + alterata ⦶ & camphor. anaticæ partes in ſufficiente quantitate decocti CC. aut hordei, omne curationis genus tum abſolverunt. *volum.* 7. *obſ.* 4. *p.* 20. §. 13.

Scrotum gangrænoſum.

Cl. *Hæbne* cum adeſſent motus febriles dedit pulv. ex lap. 69. acido ♀ ſolut. ♁ diaphor. ⦶ ♀ ⊕lat. & ʒʒri. *mixturam* ex eſſent. pimpinell. alb. ſcord. cum ⌒ ⦶ dulc. & clyſſ. ♁n. ♀rato. *etiam* ⦶ ſæpius in decocto ordinario. *Teſtes* cum habitaculo orbi eſſent, repurgatos cum vaſis in veſicam ſuillam, ungto ex lythargir. & ceruſſa cum

+ vi-

+ vini & ☍ olivarum bene ppto addita camphora, undique obductam involvit. *volum.* 7. *obs.* 12. *p.* 50.

Remedium tonicum excellens Starckii.

Sumit ꭥ ⊕li cui instillat ꭥ CC. usque ad punctum saturationis, non nunquam sumit ꭥ ♀ris, in hæmorrhagiis vel solitarie, vel in ▽ plantag. vel in potiuncula Sylvii contra hæmorrhagias ex ▽ plantag. rosar. + & corall. r. &c. *volum.* 7. *obs.* 15. *p.* 57.

Emmenagogum.

Mars pulverisatus a gr. jv. ad vj cum borrace & succino mixtus circa instantes menses datus. *L. C. obs.* 16. *p.* 58.

Cephalæa.

Cl. *Starckius* ♂tem cum extract. amaris in forma pilularum feliciter exhibuit subjuncta ℞ tonica ex ꭥ ⊕l. & CC. *Libr. cit. obs.* 17. *p.* 59.

Epilepsia & cardialgia a verme.

Cl. *Bætticher* præmissis clysteribus ex lacte flor. tanacet. & sacchar. & adhibito per aliquot dies infuso theiformi cum essent. absint. compos. centaur. min. zedoar. succin. *tandem* subjunxit pilulas. ℞. mpil. de succin. Crat. ℈ß e gumm. ammoniac. Quercet. gr. v. resin. gialap. gr. ij ☿ dulc. gr. viij f. pil. No. xvj dispensent in 6plo. quovis tertio die dedit dosin, & vermis magnus

gnus rarusque expulſus fuit, quieveruntque ſymptomata. *volum*. 7. *obſ*. 19. *p*. 62.

Vermis ex genere ſoliorum.

Cl. Bœtticher 1mo dedit ter de die pulv. ex pulv. nervin. gr. xxvj ⊕ gr. ij myrrh. gr. j. cum ▽ fl. tanacet. gramin. ſcord. & meliſſ. citrat. *Dein* infuſum ex aperientibus, laxantibus, antihelminticis, quibus *ſubjunxit* pilulas balſamicas laxantes cum ☿ dulc. *L. C. obſ*. 20. *p*. 64.

Ani prolapſus poſt dyſenteriam.

D. *Ovelgün* præſcripſit ſequentia. ℞. rad. alth. ℥j tormentill. ℥vj biſtort. plantag. a ℥iiß herb. ſalv. mß fl. hypericon. roſar. r. balauſt. aa p. ij malv. p. ij. m. harum ſpecerum cochl. j. coq. in ▽ commun. ℔ß quo decocto ſæpius lavetur inteſtinum, dein inſpergatur pulv. ex ſangu. dracon. gallar. a ℥j maſtich. ℥ß mf. pulvere inſperſo ſpongia decocto imbuta reponatur inteſtinum. *volum*. 7. *obſ*. 26. *p*. 74.

Alvi obſtructio trium ſeptimanarum.

Omnibus tentaminibus nil proficientibus ℞. gallinam, torque collum, ut hac ratione moriatur, pennis non evulſis, totam menſuris duabus aquæ injice, impone vaſi ▽reo optime claudendo, lente coque ut juris menſura maneat dimidia. Jus hoc potum alvum officio ſuo ſtatim reddidit. Alteri

Alteri ſuccus pomorum borsdorffianorum ſtatim auxilio fuit. *volum.* 7. *obſ.* 27. *p.* 75.

Febrium acutarum regimen & therapeia.

Cl. *Schlichting* exhibuit a principio uſque ad finem, nil niſi refrigerantia ex ⦶ Xtal. ♀ro -^- ⦶l. ♀r. ⊖is, ſucc. citr. decoct. hord. ▽ fontan. lactuc. &c. E. g. ℞. ▽ pluvial. plantag. lactuc. hord. vel alterius ℥xvj ⦶ depur. Xtall. ♀ aa ʒiij -^- ♀ vel ⦶l. gt. XL. ſucci citr. ℥ß, ſacchar. alb. vel ſyr. alicujus refrigerant ℥j. d. quolibet bihorio ℥j ad ℥ij, *ubi autem ægri in majori doſi* ⊖*ia ferre non poterant:* ℞. ▽ pluvial. ℥xvj -^- ♀r. gt. LX. vel -^- ⦶ gt. xx Xtall. ♀r. ʒij ⦶ ʒß ſucci citr. ℥j rob. ribeſior. ʒiij ſacchar. alb. ʒx. m. ds. neque neglexit VSnem, & alvi legitimum ſucceſſum: potum *porro* frigidiuſculum ex decoct. hord. vel panis cum ſucco citr. ſero lact. dulc. vel ebutyrati, imo ipſam aquam conceſſit, ſtragula levia commendavit &c. *volum.* 7. *obſ.* 37. *p.* 102.

Cardialgia icterica.

Dn. G. *Schuſterus* præſcripſit remedia temperantia, ⊖ neutra, liq. ▽r. fol. ♀r. Xtall. montan. rhabarbarina & imprimis nodulum laxantem ex rad. cichor. chelidon. herb. fragar. marub. alb. fol. ſenn. rhabarb. & ♀r. alb. cum cereviſia infundendum, in declinatione ☌lia. quibus morbi vehementia cohibita fuit. *vol.* 7. *obſ.* 50. *p.* 142.

Podagra

Podagra retrograda.

Hæc per 5 annos emanserat, successerat, cephalalgia, emesis, colica nephritica atrocissima, calculus. Hinc *Samuel Carl* purgantia resinosa, cum laxantibus rhabarbarino-mannatis commutavit. Loco VSnis scarificationem in tarso pedum substituit: loco præservatorii usus acidularum, juscula alterantia ex rad. cichor. taraxic. herb. acetos. urtic. bellid. &c. *Loco stomachicorum*, diæta temperans ex oleribus, vinum NB. mosellanum. *Loco* remediorum roborantium, temperantia ⊕sa, imo & acidula. ℞ rosar. quandoque pilul. polychrest. *Loco externorum* solus fotus & tibialia calida, cum leni diapnoe per essent. alexipharm. ℞ ☿nii. *vol.* 7. *obs.* 57. *p.* 186.

Peripneumonia en- & epidemia.

Infima plebs adhibuit domestica. sc. juscula avenacea, butyrum viride, ☍ lini & decoctum hordei, cum rad. & sem. fænicul. a Medicis statim usque ad 5. & 7 diem exhibebantur potiunculæ diapnoicæ, ex conch. lap. 69. citrat. ☿ diaphor. ▽ fl. sambuc. chærefol. scord. C. B. subjungendo reliquis diebus essent. alexipharm. & blanda resolventia. Ad tussis vehementiam mitigandam ☍ amigd. olivar. rec. cum jusculis calidis, rarius ad spermat. cet. cum saccharo mixti, aut alia expectorantia confugiendum erat. Decoctum chærefolii egregie pro-

profuit. Pro externo usu butyrum viride sufficiebat; quidam empl. diaphoret. Myns. vel diachyl. comp. loco dolenti imponebant, regimen moderate calidum, potus tepidus. *vol. 7. obs. 59. p. 203.*

Uvulæ inflammatio, tumor & elongatio prægrandis.

Cl. *Wolffius* primo cochlear 🜄 camphor. ægro exhibuit, & in ore per aliquot tempus detinere jussit, *dein* VS. in pede commendavit, & gargarisma leniter adstringens cum vino & ⊕ pptum mediante siphone injici fecit. *Dein infusum theiforme præscripsit:* ℞. rad. tormentill. valerian. vincetoxic. helen. liquir. aa. ℥ij fol. ligustr. veronic. scabios. aa mß. fl. prunell. rosar. r. chamomill. rom. aa p. ij. sem. anis. fænicul. cubeb. ad ℥j. m. f. infusum calide sorbillandum; *cum accesserat immobilitas maxillæ, & alvi retentio* sacculos ex spec. discutientibus vino calido immergendos maxillæ imposuit. *Et* ℞. ▽ fl. acat. ℥iß rad. rhabarb. ʒß ☿ dulc. gr. v. syr. rosar. solut. ℥ij mds. post 6 horas cum non operaretur subjunxit. ℞. ▽ cichor. ℥j rad. gialap. ℈j syr. fol. senn. ℥ij mds. & tandem ad discutiendum humores stagnantes ℞. essent. scord. pimpinell. aa. ʒij. m. d. mane & vesperi gt. xxx. *vol. 7. obs. 68. p. 229.*

Pedum

Pedum œdema chronicum poſt quartanam.

℞. rad. bryon. polypod. hellebor. n. aa. ℨij fol. ſenn. ℥j hb. trifol. fibr. mß cort. rad. ebul. ſem. anis. cartham. ad ℨj ⊖ epſon. ℥ß m. affund. ▽ calid. ℔ß. dein vini ℔iß ſumatur omni mane ſexta pars. Quibus humor ſubſidit, acceſſit dolor pruriens vagus, *hinc* ℞. ſpermat. cet. rec. lap. 69. ♁n. crudi aa. ℨj rad. ireos flor. ſem. anis. aa. ℨß mds. mane & veſperi *in infuſo.* ex rad. liquir. ſcorzon. aa. ℨij herb. veron. ſcabios. aa mß ſcord. mj. fl. hyſop. papav. rh. p. ij. ſem. fænicul. cort. cinamom. aa ℨj m. ds. ℞. elix. pector. Wed. ℞ ♁n. acr. a ℨij mds. hora quarta pomeridiana 50 guttæ. Wolfſius *volum. 7. obſ. 69. p. 231.*

Febris continua abortum minitans.

Cum ſimul gravis adeſſet cephalalgia Dr. *Wolffius* ſeq. exhibuit. ℞. ♎ fl. ſambuc. ▽ camphorat. matrical. aa. ℨij m. ſpleniis vertici & temporibus applicetur. ℞. ▽ ceraſor. n. rub. id. galeg. ſcord. aa. ℨij pulv. antiſpaſm. Hall. ♁ diaphor. ad ℈ij ſyr. papav. rh. ℨiij mds. omni bihorio 2 cochlear. dein V. S. inſtituit in brachio. *ex poſt* ℞. pulv. contra abort. p. A. R. ℨiß ⊕ depur. ☿☿ nativ. aa ℨß m. divid. in vj part. æq. ds. detur omni trihorio doſis in cremore hordei. ℞. empl. de tacamahac. maſtich. aa.

ℨiij

℥iij cinamom. acut. 🜔 N. M. expr. aa ℨß m. applicetur infimo ventri. ℞. sem. papav. alb. melon. violar. aa ℥iij 🜄 cinamom. s. v. veronic. scabiosa ℥ij f. l. a. emuls. adde ⊕ ℈ß pulv. antifebr. Croll. ℨß syr. papav. alb. ℥iij. mds. *ad alvum* reserandum applicavit globul. moschat. *ad tussim* ℞. spermat. cet. ℨj ♉ diaphor. corall. r. a ℨß ⦶ anod. ℥℥ nativ. rad. ir. flor. aa. ℈j mpil. de cynogl. gr. viij sacchar. hordeat. ℥iij mf. pulv. sumatur ter de die pars 8va in jusculo calido; cum æstus cessaret mane & vesperi dedit 40 guttas mixturæ ex elix. pectoral. Wed. ⏜ ⊖✱c. anisat. aa. *tum ad recrementa e corpore eliminanda* ℞. mann. calabrin. ℥vj mpil. Beccher. ℈ß 🜄 hysop. ℥ij rhabarb. opt. ℈j ⦶ anod. ♉ diaphor. aa gr. v. syr. rosar. solut. ℥ij. mds. Dein pro colophone ad *tonum conservandum* ℞. essent. centaur. min. cort. cascaril. liq. min. anod. aa. ℥ij m. ds. bis de die 40 guttæ in vino. *volum.* 7. *obs.* 70. *p.* 233.

Epilepsia infantis ob pravam matris diætam.

Dr. *Wolffius* commendavit matri diætam congruam gelatinosam eupeptam, decoctum hordei cum rasur. C. C. rad. liquir. & sem. anis. *dein* ℞. ungul. alc. CC. phil. arcan. 2pl. aa ℨß ♉ nativ. lumbr. 🜄r. aa ℈j mf. pulv. *infanti dedit.* ℞. 🜄 fl. til. ℈ij 🜔 ♀ per. deliq. ℈j dentur omni trihorio gt. xv.

℞. theriac. venet. ℥ij balsam. rut. ʒß 🜔 chamom. 𝔖t. gt. x. m. ducatur super alutam imponatur regioni ventriculi. *Matri ulterius* ad educendas cruditates primarum viarum: ℞. rasur. sapon. venet. ℥j therebint. coct. ℥ß aloes succotr. extr. centaur. min. gentian r. resin. gialap. pineat. aa. ʒiij mf. pil. pond. gr. j. de quibus vesperi x & seq. mane xx. *volum.* 7. *obs.* 71. *p.* 236.

Epilepsia post casum ab alto in puero.

Dr. *Wolffius* contusionibus lintea 🜄 camphorato & matricali imbuta, temporibus balsam. rutæ & succin. applicari, interne dari jussit: ℞. CC. phil. ungul. alc. ♂ diaphor. aa ℈j rad. pœon. ♁ nativ. aa. ℈ß m. f. p. detur omni hora sexta pars. ℞. 🜄 fl. primul. ver. til. hirund. c. castor. aa. ℥j unicorn. fossil. ebor. phil. aa. gr. xv. syr. pœon ʒiij. md. sæpius cochlear. *Observavit relaxationem musculorum & tendinum brachii,* hinc opposuit. ℞. rad. bistort. tormentill. rub. tinct. aa ʒij herb. scord. fol. ligustr. ror. marin. flor. balaust. rosar. r. chamom. rom. aa mß sem. anis. nigell. cubebab. aa ℥j ds. species 2 sacculis includendi, in vino rubro austero coquendi & alternatim calide applicandi. ℞. mann. calabr. ʒij 🜄 hysop. ℥j pulv. rhabarb. ℈ß syr. rosar. solut. ʒjß m. d. pro dosi. *volum.* 7. *obs.* 72. *p.* 237.

Colica

Colica ſpaſmodica poſt abuſum ℞æ antiphthiſicæ.

Valent. Erneſt. Cohauſen ocyus enema emolliens injici, abdomen unguento anodino emolliente inungi, ſacculos ex herbis anodino diſcutientibus & emollientibus in lacte coctis conſtanter applicari juſſit; 🜔 amigdalarum dulcium recens copioſe, cum moderata doſi opii porrexit; bis dein per tempus cum ſumma euphoria ſubjunxit ℞. conſerv. roſar. r. rad. ſymphit. maj. aa. ℥j lact. vaccin. ℥viij m. coque, colaturæ detur media pars mane, altera poſt prandium &c. *volum*. 7. *obſ*. 73. *p*. 244.

Febris tertianæ bilioſæ cura.

Hanc *Valent. Erneſt. Cohauſen* inſtituit dando hora ante paroxiſmum rhabarb. ℨj ⊕ ♁n. gr. xv. remittente paroxiſmo dedit rhabarb. ℨß hancque doſin omni mane & veſperi repeti juſſit. ſicque febris citra recidivæ metum emanſit. Alio tempore in tertianis quaſi epidemicis exhibuit pulv. rhabarb. ⊖ polychr. e ♆ & ⊕ aa gr. xv. repetatur omni quadrihorio donec larga ſubſequatur diarrhæa. *volum*. 7. *obſ*. 76. *p*. 254.

Antipyreton ſtercoreum.

Antonius Neuheuſer pauper Medicinæ candidatus febre laborans tertiana, ſumpſit recens ſtercus vaccinum in cereviſia decoxit, filtravit, & ante paroxiſmum ultra

tra mediam amphoram calide bibit, & convaluit. *vol.* 7. *obs.* 77. *p.* 260.

Hæmorrhagia uteri.

Dr. Siecelius maniluvium ex aqua & vino non nimis calidum suasit. pro fotu uterino: ℞. rad. caryophill. ℨvj ulmar. ℨß herb. serpill. origan. polygon. meliss. agrimon. polii montan. fl. rosar. r. a mß balaust. cortic. cascarill. aa ℨß m. coquantur in vino rubro, & calide regioni uteri applicentur. *Interne vero* ℞. ⊕ ℨj corall. r. ℈ij ♁ ♁n. ℈j m. f. pulv. divid. in vj part. æq. d. mane & vesperi. ℞. ℞ papav. rh. ℥ij corall. cum succo citr. ppt. ℨj ♎ min. anod. gt. xL. d. mane & postprandio xxxvj guttæ. *Cum fluxus moderatus esset*; dedit elixir viscerale tonicum, & mane infusum ℞. summitat. millefol. herb. urtic. min. aa mj meliss. salv. betonic. flor. hypericon. chamomill. vulg. a mß sem. fænicul. ℨiß m. ds. dein ad primas vias subducendas. ℞. rad. rhabarb. ℨj ⊕ depur. crem. ♀ a ℈j ☍ de cedr. gt. ij divid. in 3 part. æq. detur pomerid. post prandio & alter o mane. *vol.* 7. *obs.* 79. *p.* 267.

Tonsillarum inflammatio.

Dr. *Frege* sacculos calidos ex flor. chamom. & emplastrum de meliloto imposuit, paravit pediluvia, vesperi dedit pulv. bezoard. ⊖num. *Dein* essent. pimpinell. cum liq.

liq. ▽r. fol. ♀r. & syr. violar. per modum tabaci flor. cyani & sambuc. fumare jussit, maxime autem gargarizatio cum infuso thee frequens profuisse observata est. *vol.* 7. *obs.* 98. *p.* 352. in tonsillarum & uvulæ *inflammatione, ejusque relaxatione diversa a variis commendantur gargarismata, ad acrimoniam irritantem involvendam & demulcendam, decoctum* rad. dauci hortens. vel raparum *in aqua*, & fl. sambuc. *in lacte factum, præ omni diffusa compositione se egregie gerit. Alii infusum* auriculæ judæ *sive* fungorum sambuci *simul sorbillatum laudant, vel* herb. vinc. pervinc. &c. *Ego multiplici experientia edoctus hactenus melius, securius, & exquisitius non novi, quam illud, quod fit* ex infuso herb. theæ, aceto vini, ♎ vini & pauxillo sacchari. *Cohausen.*

Passio iliaca ab hernia incarcerata.

Dr. *Storchius* inquit: unica quæ restat medela est, frequens & sæpius repetita applicatio clysterum, & fotuum emollientium. *vol.* 7. *obs.* 99. *p.* 357. Dr. *Georg. Clasius* in consil. med. cas. xv p. 43. *commendat* ⊖ *depuratum ad* ℥j *in decocto malvæ & infuso fol. senn. S. S. sæpius datum, ventri imponit linteum* ▽ *madidum & calefactum, methodum banc ut sæpius proficuam vidi, ita in hernia incarcerata cautum requirit imitatorem.*

 Scabies

Scabies climacterica.

Dr. *Fürstenau* præter decocta lignorum, & pilul. ☿les per vices sumendas; præscripsit ℞as ♁nii succin. pulv. absorbentes, diaphoreticos, æthiop. miner. & ♀r. ♁nii animatos, per aliquot menses usurpandos, externe præter pediluvia & maniluvia ex furfure triticeo parata, semen imprimis lycopodii cum pompholyge permixtum egregie profuit. *L. C. obs.* 111. *p.* 391.

Hæmorrhagia gingivarum.

Frustra adhibitis adstringentibus *Dr. Wolffius* author fuit, ut ▽a frigidissima cum clysso ♁nii ♀rato remixta sæpissime in ore contineretur, dein exspueretur, interdum vero haustus talis ▽æ sine mora deglutiretur. *volum.* 7. *obs.* 131. *p.* 478.

Pulvis absorbens Wedelii.

Ex Wedelii opiologia *lib.* 2. *sect.* 2. *c.* 3. talis esse putatur. ℞. ⊖l. ♂tis gr. vj. conchar. ppt. lap. 69. ppt. corall. r. ppt. ♁ diaphor. ♁ nativ. aa. ℈ß laud. opiat. gr. j. m. f. pulv. *ab ejus filio vero sequens in pharmacias introducta est compositio.* ℞. ⊖l. ♂tis ℥v conchar. ppt. lap. 69. ppt. ♁ diaphor. ♁ nativ. aa. ℥j ℈j laud. opiat. ℈iiß m. f. pulv. ds. *volum.* 7. *in appendic. p.* 154.

Hæmoptoes habitualis curatio.

Cl. *Wagner* Medicus Lubecensis integram conscripsit dissertationem de hac therepeia, quam variis historiis illustrat, methodum vero servat sequentem. ℞. cort. peruvian. pulv. absorb. Wed. antispasm. Stahl. a ℈ij ♁ diaphor. ʒß ▽ scabios. millefol. papav. rh. cordial. temp. aa ℥x confect. alkerm. ℥ij m. d. omni horæ quadrante cochlear, donec excretio sanguinis mitigetur, ex post omni bi- vel trihorio, postea cum sputum rarius & striatim procederet. ℞. pulv. absorb. Wed. antispasm. Stahl. cort. peruvian. aa. ℈iv f. dos. xij. tres sumantur quotidie. *Dein* ℞. cort. peruvian. ▽r. fol. ♀r. aa ℈ij ♁ diaphor. pulv. absorb. Wed. aa ℈j extract. sem. papav. alb. ʒß confect. alkerm. ʒj ▽ loch sani, rosar. cinamom. aa. ℥ß millefol. ℥iij detur omni 3horio cochlear cum pro tussi sicca medelam exigeret æger. ℞. mpil. de styrac. mpil. solut. aa. ʒß cum elect. pectoral. Wed. f. pil. *cum recidivam passus esset* ℞. cort. peruvian. ʒj pulv. absorb. Wed. antispasm. Stahl. aa. ʒß ♁nii diaphor. ℈j ▽ scabios. pæon. fl. til. aa. ℥x confect. alkerm. incompl. ʒj m. *Quibus subjunxit infusum pectorale:* ex spec. pro decoct. fl. & fructuum pro decoct. aperitiv. maj. aa. ℥j herb. millefol. ℥ß m. ds. Cl. Author totam spem suam in cort. peruviano & pulv. absorb. Wedel. ponere videtur. *vo-*

lum. 7. in append. Asterisco dignum est, *quod monet* Boerhavius prax. Med. part. 2. p. 376: *ad tussim sedandam adhiberi debent opiata, & certe sine horum ingenti vi nunquam aggredi debet hic morbus, nervi enim in pulmonis membrana sunt irritabilissimi, cum vas hic sit ruptum, perpetua fit titillatio, inde tussis, & inde nova dilatatio, & forte disruptio. Ergo NB. opiata tanta debent copia dari, ut impediatur inanis tussis, quo vero minori copia hoc effici potest, eo melius.*

Lienteria. Trochisci Ramich Mesue.

In priore volumine *Cl. Seguer* commendavit jusculum pulli, cui addentur *trochisc. Ramich*, quorum descriptionem his superaddit: ℞. succ. acetos ℥xvj rosar. ℥j baccar. myrtill. ℥ij. semel ferveant rosæ & bacc. myrtill. cum succo acetosæ, hisce immisce nucum cupressi tritorum ℥iij coquantur iterum modice & colentur, dein pulverisa super illud fol. rosar. ℥j santal. citrin. ℥j ʒij gumm. arabic. ℥iß carnis sumach. spod. aa. ℥j succ. aggrest. succ. granor. myrtil. trit. ℥iv lign. aloes, caryophill. mac. N. M. aa. ℥iv m. omnia simul & extendantur in scutella vitreata, quo usque siccentur soli admota. postea minutissime terantur & loco caphuræ adde pulv. rosar. q. s. & cum ▽ rosar. fiant trochisci. *volum. 7. in append. p.* 213. Mesue tit. de Trochisc. scribit: *quod confortent stomachum cor & hepar debilia; & valeant*

valeant ad lubricitatem viscerum & intestinorum, sistant fluxum cholericum & vomitum, sedent animam, & acquiratur ex eo in hoc juvamentum magnum, & conferant ad fluxum sanguinis undecunque, & insufflatur ex eo in nares propter fluxum sanguinis ex eis &c.

Discrasia scorbutica cum variis symptomatis.

Cl. *de Bœtticher* exhibuit ab initio temperantia, ⦶sa. diapnoica, ⊖ media, blanda diuretica, & diluentia, interposito clysterum usu, in declinatione potiones mannatas cum liq. ▽r. foliat. ♀r. item pil. balsam. cum milleped. viribus recurrentibus antiscorbutica incidentia & resolventia, subjunctis demum tonicis roborantibus. externe vero ▽ ♆ cum balsamis remixta applicabatur &c. *volum.* 8. *obs.* 5. *p.* 21.

Carcinoma labii venereum.

Dr. *Schlichtingius* intra triduum integram unciam ☿r. vivi inunctione applicari, sed & ulceri ipsi quotidie mediante linteo carpto portionem unguenti ex anatica quantitate ☿ vivi & therebint. venet. imponi jussit, per integrum mensem continuavit, & æger restitutus fuit. *volum.* 8. *obs.* 9. *p.* 28.

Epilepsia in sinistra manu oriens curata.

Dr. *Baster* observavit in ægro convulsivum spasmum in tendinibus musculorum

digitos elevantium incipere idcirco jussit arcto vinculo coriaceo carpum constringere, quo paroxismum NB. saepius inhibuit; purgato dein corpore arteriam temporalem sinistram secari, fonticulum in manu sinistra supra ligamentum annulare excitari curavit, dein specifica antiepileptica cum optato successu exhibuit. *vol.* 8. *obs.* 13. *p.* 54.

Colica habitualis & dysenterica.

Dr. *Grashuis* primo praescripsit decoctum lenitivum quod ingrediebantur flor. chamomill. rheum & syr. diacod. ℥ß repetitum fuit decoctum sine rheo; cum dolor vehementissimus esset, dedit laud. liquid. Sydenh. gt. XL duabus vicibus assumendas; cum dolor & diarrhœa urgeret, exhibuit clysma cum duobus opii crudi granis. Cum circa vesperum febricitare & leniter delirare inciperet, praescripsit conditum roborans cum cortic. peruviano, & epithema ventri applicandum ex ♁ & camphora, dein enema valde adstringens injici jussit. *Cum aeger in supremo vitae versaretur periculo* experiri voluit cortic. simarubae. sumpsit igitur ʒj in 6. doses divisit deditque omni bihorio dosin, continuatum fuit hoc remedio cum euphoria; exhibita simul fuit panatella, cui ingens cinamom. adjecta quantitas; injectus adhuc clyster lenitivus, & aeger convaluit. *volum.* 8. *obs.* 37. *p.* 94.

Lochia

Lochia ſuppreſſa & hinc febrilia gravia ſymptomata.

Dr. *Raymannus*, cum a partu non aſſellaſſet, circa noctem exhibuit borrac. venet. gr. xv ☿ dulc. gr. vj ♁ diaphor. ♁ nativ. aa gr. jv. altero die dedit pil. Beccher. æmulas ☿ dulc. gr. jv. & gumm. ſagepen. gr. ij acuatas, unde fœtidiſſimam alvum depoſuit. Cum circa verſperum incaleſceret & tuſſis urgeret ſub noctem dedit pulv. antiſpaſm. Hall. cum bezoard. Sennert. & mpil. de cynogl. gr. j. pro potu ordinario exhibebatur decoctum avenaceum cum pauxillo ⊖, ſucco citri & ſaccharo confectum. Cum inquietari & delirare inciperet ægra, dedit emulſionem ex ſem. melon. ʒiij papav. alb. ʒij amigd. dulc. ℥ß ▽ fluviatil. ℥vj ceraſor. n. fl. ſambuc. roſar. r. aa. ℥j ſacchar. perlat. ʒiij camphor. gr. vj, a quibus optime habuit, & lochia prodierunt. *volum.* 8. *obſ.* 40. *p.* 130.

Hæmorrhagia enormis e gingivis, faucibus & lingua.

Dr. *Bœnneken* juſſit primo ut ♁ vini poſtea alcohol vini, item hoc cum ▽r. catechu remixtum in ore detineret, ſed citra effectum, cumque virum hæmorrhoidum molimina pati, & ſimul ſcorbuticum notaret, VSnem in pede inſtituit, & decoctum traumaticum pro oris collutione præſcripſit.

ſcripſit. ℞. rad. angelic. biſtort. ariſtoloch. rot. tormentill. aa ℥ij herb. ſcord. plantag. agrimon. pyrol. prunell. conſolid. ſaracen. aa mß ſummitat. millefol. p. ij m. f. decoct. hoc quoque incaſſum adhibito ℞. + roſac. rutac. a ℥ij ſacchar. ♄n. ʒiß m. ds. nec hæc collutio aliquid fecit. revulſionis gr tia clyſterem injici curavit. ℞. ſpec. emoll. ℥ij rad. gentian. r. ℥ß hellebor. n. ʒij herb. CB. fol. tabac. aa. mj. ſem. fænicul. ℥ß coq. in ▽ font. qs. colat. ℔j adde ☍ irin. lil. albor. aa ℥ß ⊖ ☉n. ʒij pulv. rad. ſquill. tenerior. ʒß m. applicetur. Dein ad ſanguinem temperandum. ℞. lap. 69. citrat. C. C. phil. ♀ ⊖lat. ⊖ depurat. ſpecific. cephal. a ʒß m. divid. in 4 part. d. omni quadrihorio cum ptiſana dordei cum ſcordio, ad purgandam linguam & gingivas a gangræna. ℞. ungt. Felic. Wurz. ʒij mell. roſar. ʒj ⌒ ⊖l. ℈ß m. pro ore, his nondum proficientibus ℞. ▽ plantag. tormentill. acetos. fl. ſamb. rut. aa. ℥j eſſent. traumat. Wed. ℥ß laud. liquid. ʒj ⌒ ⊖l. ℈j ſyr. myrtill. dianuc. aa qs. m. ds. mixtura pro oris collutione, dein interne. ℞. ⊖ depur. ♀ ⊖lat. C.C. phil. oc. 69. citrat. a ʒj camphor. gr. vij mſpulv. poſtea omiſſa camphora ob ſummum faucium dolorem addidit mpil. de cynoglos. ℈ß *dein* externe applicavit. ℞. flor. malv. roſar. balauſt. bellid. millefol. herb. plantag. aa mij m. pro epithemate calide applicando, interdum + rutaceo conſpergendo;

gendo; his omnino nil juvantibus, sumpsit spongiam marinam figuræ semicircularis, cum collutione præscripta linguæ imposuit, quibus hæmorrhagia stitit; tum alius medicus hunc effectum miratus commodius sacculos applicari putans. ℞. rad. tormentill. bistort. quinquefol. aa. ℥ij herb. centinod. hypericon. flor. balaust. aa. mj sem. hyosciam. ʒij mum. lap. hæmatit. 🜄r. ⊖l. dulc. aa. ʒij gallor. ʒiij m. concis. cont. involvant. syndon. r. f. saccul. x. alternatim linguæ imponendi. Interne dabatur laxans. ℞. flor. persicar. acat. millefol. bellid. ligustr. aa p. j. rhabarb. elect. ʒß sem. fænicul. ʒij m. infund. in 🜄 pluvial. colat. adde arcan. 2pl. ʒj syr. papav. rh. ℥ß m. d. Cum de tenesmo conquereretur, clysterem injici curavit. *quoniam præscripti sacculi molestiam crearunt*, linguam linteis 🜄 sclopetar. & liq. stiptic. *Dippelii* humectatis obvolvi jussit, & hac ratione hæmorrhagia sensim cessavit. Interne dedit. ℞. 🜄 C. B. fl. til. sambuc. scorzoner. aa. ℥iß namph. ℥ß conchar. citrat. ʒj ♀ ⊖-lat. ♁ diaphor. aa. ℈ij specif. cephal. M. ℈j mpil. *Wildegans*. gr. viij confect. de hyacint. ʒij alkerm. ʒj m. ds. omni 3horio 2 cochlear. *Cum dein uvula & palatum inflammarentur, & gangrænæ adesset metus*, ℞. rad. pimpinell. alb. ℥ß angelic. ʒij herb. salv. miij agrimon. prunell. fl. balaust. rosar. bellid. aa. mß sem. sumach. ℥ß m. f. species pro gargarismate.

Dein

Dein pro alvo movenda & aperiendis hæmorrhoidibus exhibuit ℞ rhabarb. aquos ℥iij liq. 🜄r. fol. ♀ ʒj pro dosi, *injecti clysteres, & ano applicatæ fomentationes.* ℞. flor. chamom. vulg. sambuc. aa. mij decoquantur in lacte. *accesserunt lumbares dolores*, hinc dedit infusum theiforme. ℞. herb. millefol. adianth. alb. aa mj sem. fænicul. ʒij cort. citr. ʒß mds. *pro oris ardore* ℞. syr. moror. violar. rub. id. aa ℥j lap. prunell. ʒj essent. pimpinell. ℈ij m. ds. ad alvi reserationem ℞am rhei, ad diuresin promovendam infusum præscripsit ex hbæ malv. flor. calcatrip. & cyani aa mj. cujus vires exaltavit addend. 🝆 amigd. dulc. *Vesperi ad motus febriles præcavendos.* ℞. 🜄 CB. scord. ulmar. cerasor. n. aa. ℥ij ⊕ depur. lap. 69. citrat. a ʒj 🜄r. fol. ♀. ♀ solub. aa. ℈ij pulv. epilept. nigr. ʒʒ nativ. aa ℈j syr. corall. ℥iij papav. rh. ʒj md. omni trihorio 2 cochlearia. *Dein tantum ad mundificandum & consolidandum intentus* deligatione linguæ continuavit, & dedit gargarisma. ℞. rad. pimpinell. ʒß herb. malv. salv. aa. mij agrimon. betonic. fl. papav. rh. balaust. ligustr. aa. mj rosar. mß m. d. *volum. 8. obs. 41. p. 138. & seq.*

Febris catharralis cum tussi ferina in pueris.

Dr. *Fürstenau* narrat dulcia pectoralia nullum attulisse levamen sed obfuisse, a blandis

dis vero laxationibus cum ☿ dulc. institutis, ipsoque minerali æthiope, cum absorbentibus & ⊖bus digestivis exhibito, demum a ♀r. ♂nii, optimum fuisse effectum. *volum.* 8. *obs.* 45. *p.* 153.

Hydrops ascites.

Dnus de *Thieullier* ascitico singulis ternis horis ex jusculo dedit: ℞. corall. r. ppt. matr. perlar. oc. 69. ppt. ♂n. diaphor. aa gr. xvj m. *deinde hydragogum.* ℞. rad. gialap. & mechoacan. aa gr. viij diagryd. gr. ij crem. ♀ ℈ß m. ds. omni mane per quatriduum. pro potu erat decoctum ononidis, rusci & fl. calcatripp. in ℔iij dedit ⊕ ℥j syr. rad. 5. aperient. ℥j. dein tricuspide acu per paracenthesin ▽as aliquoties eduxit, cumque extractam ▽am alcalinam urinoso ammonicalem deprehenderet, lac vaccinum exhibuit, quod NB. similiter affectus & tractatus Capucinus cum euphoria potavit. *vol.* 8. *obs.* 46. *p.* 155.

Vertigo tenebricosa idiopathica & sympathica.

Hanc in vero cholerico multis animi pathematis vexato curavit *Cl. Bœtticher.* Injici curavit enemata, dedit potiones laxantes ex mann. calabr. rhabarb. ⊽r. fol. ♀r. &c. cum ▽ fl. acat. parat. per intervalla præmissis ⊖bus digestivis, subjungebantur pediluvia per octiduum, dein VS. primo

mo in pede, dein in brachio, denique in fronte. ulterius decocta ex anticatharralibus, cum essent. similibus, & mixtura nervino balsamica horis matutinis, vespertinis pulv. nervini antispasmodici cum ☉ & arcan. 2plicat. postea ♂lia, tam in liquida quam solida forma. Quibus præter injunctum corporis motum addidit mixturam, ℞am digestivam cum liq. aperitivo ad gt. 50. aut elix. balsam. stomach. vinos. *Ad alvum aperiendam.* ℞. arcan. ♀r. gr. xviij arcan. 2pl. pulv. aron. comp. aa. gr. viij m. f. pulv. pro dosi circa ☽ *subinde* ⊖ sedlicens. ℥iij & ♀r. ♀sat. ʒß pro dosi præbuit. *altero vero mane:* ℞ rhabarb. ♀sat. elix. aperitiv. Claud. liquor. aperitiv. cum extract. fumar. remixt. gt. 80. cum infuso theiformi sumebat ex rad. polypod. q. cichor. herb. fumar. CB. fl. millefol. & sem. fænicul. &c. *vol.* 8. *obs.* 51 *p.* 129.

Cachexia scorbutica cum multis miris & monstrosis symptomatis.

Dnus *Bœtticher* ad febrem ardentem mitigandam & spasticas stricturas leniendas, ℞. ▽ CB. ℥iij fl. sambuc. til. scorzoner. cerasor. n. aa. ℥ij pulv. e chel. 69. lap. 69. aa. ℈iv CC. sine △ ♁n. diaphor. ex regul. ppt. aa ʒj succin. ℈ij ☉ ʒß ℥℥ ♁n. ℈j syr. acetos. citr. ʒvj m. d. omni trihorio 2 cochlear. *Post hanc mixturam ad diaphoresin promovendam:* ℞. pulv. e chel. 69. comp.

C. C.

C. C. ſine △ ppt. matr. perlar. ceruſſ. ♁n. aa. ℥j bezoard. min. ⊕ depurat. aa ʒß ☿☿ nativ. ℈ß m. f. pulv. divid. in x part. æq. detur doſis omni ſexta hora in 4 cochlearibus ▽ CB. ulmar. flor. ſambuc. aa. *mane & veſperi d.* 40 *guttæ eſſentiæ.* ℞. eſſent. CB. vincetoxic. aa ℥iß valerian. centaur. min. mixt. ſimpl. aa ℥j m. d. ex ptiſana ſequenti: ℞. rad. ſarſæparill. ℥iij ſcorzoner. ℥ij cichor. liquir. aa. ℥j ras. CC. ℥iiß paſſul. min. ℥j ſem. fænicul. ℥ij m. divid. in 6 part. quælibet pars coq. in ▽ fontan. menſ. ij. enemata ex emollientibus cum ⊖ Sedlic. injiciebantur. Repetebantur laxantia, in uſum quoque vocabantur decocta antiſcorbutica cum ♁nio parata, dein mixturæ diureticæ ex ℞ ♁nii. ⊖ ♀r. eſſent. ſuccin. pimpinell. alb. vincetoxic. & ℞ rhabarb. *vol. 8. obſ. 53. p. 198.*

Icterus niger ex ⊡ tantum conſpicuus.

Aeger laboraverat febre maligna, dolebat in regione hepatis, uſus modo fuerat rhabarbaro & ſapone veneto, hinc *Dr. Trumphius* hepatis regioni impoſuit emplaſtrum de cicuta cum diachylo. *Dein ſequentibus inhæſit:* ℞. ▽ fl. til. lil. convall. ſambuc. cordial. frig. aa ℥ij cinamom. ſine vino ℥j corall. r. ♁ diaphor. ♂t. lap. 69. citrat. aa. ℈j ☿☿ nativ. ℈ß ⊕ ♁niat. ⊖ abſint. aa. ʒß limat. ♂tis gr. xv rhabarb. opt. ℈j con-

confect. alkerm. ʒß syr. e tot. citr. ʒiij 🜁 ⊕ dulc. ʒj m. d. omni bihorio ℥j ℞. R ♂tis helleborat. anim. rhabarb. arcan. ♀ri liquid. a ʒiß 🜁 ⊕ dulc. ʒj m. d. bis de die gutt. 60. *Cum debilis esset pro odoramento.* ℞. ▽ majoran. Regin. Hungar. aa ʒij aceti rutac. ℥ß m. d. s. *dein continuavit.* ℞. R ♂ pomat. & helleborat. anim. rhabarb. arcan. ♀ liquid. essent. absint. comp. 🜁 ⊕ dulc. aa ʒj 🝆 de cedr. gt. jv m. d. guttæ LXX. ℞ decoct. hord. cum CC. & rad. scorzoner. ℔ß ▽ scord. fl. paralys. cord. frig. a ℥ij ♁ diaphoret. ♂t. corall. r. ppt. lap. 69. citrat. a. ℈j limat. ♂t. subtilis. gr. xv. ℥℥ nativ. ℈ß ⊕ ♁niat. ʒß rhabarb. or. ℈j syr. e toto citro ʒvj &c. *vol.* 8. *obs.* 57. *p.* 233.

Abscessus & ulcus genuum.

Dr. *Fürstenau* tumori doloroso applicavit primo sacculos ex herbis resolventibus & discutientibus 🜊 & 🜄 irroratos; his non juvantibus saponacea, camphorata, 🜁sa, ⊖na &c. applicavit; cum tumor discussionem non admitteret ad maturantia ex melle, farina secalina, & pauxillo 🝆 lini confugit, dein lanceola aperuit, abcessum digestivis balsamicis tractavit, interne dedit laxantia, diaphoretica; novi cum accederent tumores, sacculis ex lavendula, salvia, ror. marin. majoran. flor. sambuc. chamomill. totum involvit femur. Interne

terne laxantia, diaphoretica, bezoardica, vulneraria in pulv. & infusi forma exhibuit; abscessum purgavit ▽ phagadænica, dein balsamum instillavit vulnerarium, fasciis bene l. a. firmavit, subinde loco balsami inspersit pulv. myrrh. cum alumin. crudo. *volum.* 8. *obs.* 59. *p.* 238.

Hydrops Ascites curatus.

Dr. *Westphal* præscripsit infusum ex rhaphan. rustic. comminuto bacc. junip. contus. in ▽ calida, syrupo quodam edulcoratum, de quo bibere debuit, quantum ferre potuit. *Mane* elixir. propriet. s. a. cum ♎ ⦶ dulc. mixtum. *vesperi* pulv. ex ⦶ ♀ ⊖-lat. & lap. 69. citrat. *unde prompta evenit diuresis. Dein* ℞. succ. irid. nostrat. expressi & depurat. ℥j ♎ anis. ʒvj hujus mixturæ ʒj cum syr. cort. ☉ ℥ij & vini ℥ij pro dosi sumpsit. a quibus prosper effectus, *tum* pil. ex aloe, pulv. squill. extract. centaur. min. sapon. venet. & ♀ ♀sat. &c. convaluit. *vol.* 8. *obs.* 60. *p.* 241.

Oppletio pectoris pituitosa.

Dr. *Westphal* cum ingenti euphoria præscripsit mixturam ex ▽ veronic. vinos. ℥iij hysop. ℥ij ✝ squillit in quo gumm. ammoniac. erat solut. ℥j syrup. nicotian qs. & pulv. ex rad. squill. gr. jv vincetoxic. gr. vj ⦶ gr. viij. suris imposuit vesicatoria, & ano injecit clysteres stimulantes. *vol.* 8. *obs.* 61. *p.* 243.

 Cœci-

Cœcitas plenaria in puero sublata.

Cum ab humorum viscidicate & obstructo nervo optico orta credebatur D. Westphal uni ☿ dulc. parti addidit lap. 69. part. tres & decoctum ex rad. chinæ, sarsæparill. bardan. & scrophular. præbuit, suris imposuit vesicatoria, oculis epithemata ex herbis roborantibus, interposuit laxantia. *vol.* 8. *obs.* 62. *p.* 244.

Hæmorrhagia uteri enormis.

Hanc cum *Dr. Westphal* nullis posset compescere remediis, immisit artus superiores in sal calidum, unde sudor frigidus in calidum mutatus, & statim fluxus sanguinis remisit. *volum.* 8. *obs.* 65. *p.* 248.

Catarrhalis faucium inflammatio.

Dr. *Frege* erudite discurrit de differentiis anginæ, cumque lympham crassiorem in glandulis stagnare probet, collutionem oris frequentissimam cum ▽ calida laudat, & cum ▽ *adfluxum* promoveat aliquam herbam pectoralem roborantem addit. Vel etiam E. g. essent. pimpinell. ℞ ♁n. cum ♎ ⊕ dulc. saccharo instillata sub lingua detinenda. *Maximum vero* NB. *in continua oris collutione praesidium.* A Werlhovio decoctum fl. sambuci maxime laudatur, a plerisque decoctum calidum cerevisiæ secundariæ cum equiseto, aut salvia & aniso, vel etiam infusum sem. anis. vel fæniculi sumitur. non nulli

nulli ⊖✳c. adjiciunt. Eundem ſed tardiorem effectum præſtat decoctum caricarum in lacte, conducit porro ▽ ſimplex, vel ſentiente *Hoffmanno* vinum rhenanum ſolum aut decocto dilutum. Nec minorem vapor decocti in fauces admiſſus reſolutionem præſtat. Cui fini quoque inſerviunt maſticatoria. *Externe emplaſtra & cataplaſmata non NB. laudantur*, præſtat ſolum collum linteo calido fovere, & jugulum oleo bezoard. *Wedelii* fricare, & pediluvia calida admittere. *Celſus lib. X. c.* 4. commendat gargariſationem ex hyſop. thymo, nepetha, abſint. &c. *vol.* 8. *obſ.* 84. *p.* 298.

Oleum bezoardicum Wedelii.

℞. ∞ amigd. dulc. vel papav. alb. ℥j de cedro gt. xxx. camphor. ʒß m. l. a. *vid. L. C.*

Abſceſſus ani ſanatus.

Dr. *Frege* perinæo applicavit empl. diachylon compoſitum, quo per aliquot tempus continuavit, interne quotidie dedit aliquot uncias infuſi theiformis ex rad. polypod. & rhabarb. addito manipulo oreoſelini, interdum R ♀ri vel elixir viſceral. *Hoffmanni* bis de die, tandem emplaſtr. ſic dictum miraculoſum, ſeu ſaponatum camphoratum. *volum.* 8. *obſ.* 85. *p.* 303.

Paralyſis nervi guſtatorii & labiorum.

Dr. *Frege* curationem auſpicatus fuit laxativo rhabarbarino, & infuſo nervino

 ex

ex herb. betonic. salv. serpill. ror. mar. & sem. fænicul. cum quo bis de die liq. CC. succinat. & balsam. vitæ aliquot guttulas saccharo instillatas exhibuit. Externe balsam. lavendulatum cum ♎ ror. marin. sæpius fronti, mento & malæ injunxit. vesperi pediluvium ordinavit. Cum post annum malum recidivare velle videretur cum sensu gravativo in fronte, scarificatio in scapulis & brachiis instituta, dein pulv. ex linat. ♂t. borrac, venet. ⊖ succin. & ✳c. cum ☍ lavendul. & cubebar. mane & a meridie mixt. simplic. & sub prandium poculum aquæ Selteranæ &c. *vol.* 8. *obs.* 86. *p.* 305.

Alvi pertinax obstructio.

Multis etiam fortioribus frustra tentatis, muria halecum cum lacte mixta alvum aperuit, quæ ex post denuo reserata ⊖ Sedl censi. *volum.* 8. *obs.* 99. *p.* 355. Alvi contumax *obstructio drasticis rarissime cedere solet, hinc semper prævalent temperata tamarind. rhabarb. cum passul. min. vel spec. emollient. decocta, & affatim pota. Mihi in probato & experto usu est sequens: sumo scilicet ⊖ Sedlicens. vel Epsonens.* ℥iij ⦶ ♁n. ℥iij *infundo in* ▽ *Selteran.* ℔jv *vel* ℔v. *de hac mixtura usque ad speratum effectum omni semihorio uncias aliquot propino.* Cohausen.

Arthri-

Arthritis vaga.

Dr. *Fürstenau* frequenter repetiit usum pilularum purgantium, dein dedit pulv. temperant. ⦶sos cum lumbric. ▽r. & ad diaphoresin promovendam essentiam fuliginis *Clauderi* ad cochlear unum & alterum pro dosi porrexit optimo cum successu. *vol.* 8. *obs.* 100. *p.* 359.

Malum ischiaticum.

Parti affectæ & vicinis applicavit cucurbitulas cum scarificatione, dedit purgans, quod aliquoties repetitum, subjunxit pulv. ex lumbr. ▽r. ♀r. ⊕at. ⦶ depurat. ♁n. diaphoret conch. ppt. & cort. cascarill. imprimis ℞am fuliginis Clauderi &c. Fürstenau. *obs.* 101. *p.* 362.

Casus ab alto in os bregmatis cum ejusdem depressione & subsequa paralysi.

Applicati fuerunt fotus ex speciebus resolventibus in vino decoctis, item balsam. vitae Hoffman. & liq. anod. Cum *Dr. Riedel* fotus multum temporis absumere videret, & æger convelleretur; linteamina calida fervida tum loco affecto, tum toti corpori constanter imposuit, dedit infusum theæ calidissimum cum pulv. ex ♀ ⊖lat. part. 2 rad. vincetoxic. part. j. subjunxit laxans ex rad. jalap. rhabarb. & aloe succo ci-

 tri

tri correcta: postea pulv. ex ☿ ⊕lat. ⊖✱c. aa gr. vij omni trihorio porrexit. continuando fotu calido, externe calide applicavit: ℞. ▽ anhaltin. ♎ matrical. aa ℥ij 🜄 camphorat. ℥j essent. succin. ʒj croc. ʒß m. ds. insultus febriles mitigavit pulv. ex ⦶ lap. 69. ♁ diaphor. succin. corall. r. & rad. contraierv. vesperi exhibito. Cum sub cute cranii intumescentiam fungosam animadverteret praescripsit. ℞. ▽ anhaltin. ♎ matrical. a ℥ij 🜄 camphor. ℥j essent. succin. myrrh. balsamic. ♎ ⊖✱c. vinos. aa ʒvj &c. *vol.* 8. *obs.* 103. *p.* 366.

Ischuria gravis & pertinax terminata in continuum profluvium.

Dr. *Sicelius* praemissis pediluviis & frictionibus in pede instituit VSnem, clysterem ex lacte cocto cum veronica flor. chamomill. melilot. papav. rh. & pauxillo sacchari injici curavit, atque praevia inunctione cum 🝆 chamomill. succin. anerh. & camphor, eundem fotum regioni pubis applicavit. *Interne* pulv. ex ⦶ ☿ ⊕lat. ♁ diaphor. lap. 69. ⚺ nativ. cum emuls. ex sem. violar. ʒß ▽ chaerefol. & chamomill. aa ℥iij syr. papav. alb. ʒiij exhibuit. *dein* 🝆 amigd. dulc. ℥ß cum ♎ ⦶ dulc. gr. xx. in jusculo calido binis vicibus porrexit. superior clyster cum addit. 🝆 lini ℥iv ⦶ ♁niat ʒj repetitus. ex decocto herbae origan. flor.

cha-

chamomill. ſambuc. baccis junip. ſem. lini vapor ad abdomen admiſſus. ad magis ſtimulandum clyſter ex melle, ſapone & ⊖e fuit confectus. Conceſſit quoque epithema ex cepis, herbis recentibus chærefol. petroſelin. in butyro frixis, umbilico & pubi applicatis, ſed citra effectum. ut dein cum alvi ſtimulo ⊡ ſimul promoveretur fluxus ℞. mann. calabr. ℥ij crem. ♀ ʒiß ⦶ ♉n. ʒj ſolv. in ▽ chærefol. ℥v colat. add. eſſent. cort. ⊙r. ʒß ☍ amigd. dulc. rec. ℥vj m. ds. duabus diſtinctis vicibus intervallo duarum horarum ſuperbibendo juſculum. *Dein infuſum theiforme:* ℞. rad. pareir. brav. ʒv liquir. ʒiij herb. arnic. ver. veronic. aa mj fl. ſambuc. chamomill. aa p. ij baccar. alkekeng. ʒiß m. d. s. catheter ſine effectu applicatus, quia veſica vacua erat. 3tio morbi die ægram impoſuit ſemicupio ex ▽ dulc. cum herb. malv. parietar. fl. chamom. melilot. ſambuc. bacc. junip. ſem. lini & carui &c. *Datum* iterum fuit ☍ amigd. dulc. cum ⌒ ⦶ dulci & ſeq. ℞. ⦶ ʒß ⊖ geniſt. arcan. 2pl. aa ℈j ♉ diaphor. ſem. lycopod. ℥℥ ppt. a gr. xv camphor. gr. ij divid. in 5 part. cum his pulv. alternatim data eſt ☊ ♀ cum ⌒ ⦶ dulc. & eſſent. arnic. aa ad gt. XL. præter fotus nominatos regioni lumbari veſica ☍ lini plena impoſita, facta prius inunctione ☍ ſcorpion. ex amicorum ſuaſu conceſſum decoctum bromium *Loweri* pro potu ordinario. *A præmemoratis 5to morbi die adbuc nul-*

lum levamen, repetita fuit potio laxans, alvum cum euphoria, ſed nullam ☐ ſubducens. *ad avertendam inflammationem* dedit duos pulveres: ex pulv. antiſpaſm. ℈ij ♁ diaphor. ℈ß camph. gr. ij ☍ chamomill. gt. j. *7mo die* ℞. ▽ millefol. chærefol. fl. ſambuc. aa ℥iß ⊕ depur. ♀ ⊕-lat. aa ʒß ⊖ geniſt. magnes. alb. ſem. lycopod. ℈j milleped. ppt. gr. xv ſyr. de alth. ℥ß m. ds. ordinariis medicamentis, ut quandoque interponeret cochlear rob. junip. juſſit, & ab amicis commendatam ▽ heder. ▽r. conceſſit. 8vo morbi die repetiti paulo ante deſcripti bini pulveres, & bis datum ☍ amigd. dulc. cum ⌒ ⦶. *dein* clyſma ex herb. veronic. fl. chamom. ſambuci, calcatripp. bacc. junip. & ſem. carvi cum lacte, additis butyr. rec. ℥iij & mell. crud. ℥j applicari curavit. 9no cum vires decreſcerent, dedit potiunculam: ex ▽ fl. lil. convall. ſine vino til. meliſſ. chærefol. aa ℥ij lil. convall. cum vino ſyr. e tot. citr. aa ℥ß m. d. s. *Dein* decoctum: ex hord. mund. mj. rad. alth. liquir. cicer. r. aa ℥ß fl. papav. rh. mß ſem. malv. alth. milii ☉is aa ʒij ſem. jv. frigid. maj. aa ʒj caricar. No. viij ſebeſt. No. vj coq. in ▽ ſimpl. mens. iij ad 3tiæ partis conſumptionem colat. add. ſyr. capill. ♀r. ℥ii *10mo die* ☐ copioſe & immodice eaque limpida fluere cœpit, ſed fatiſcebant vires, ægraque interibat. *vol.* 8. *obſ.* 105. *p.* 371.

Spaſmus

Spasmus ventriculi & intestinorum periodicus.

Cl. *Nebelius* malum a spissitudine sanguinis, ramos venæ portæ infarciente oriri credens præscripsit seq. ℞. cort. peruvian. elect. ʒiij rad. pareir. brav. diaphor. ♂l. aa ʒiß cum mucilag. tragacant. f. pil. pond. gr. ij de his sumpsit hora 4 pomeridiana & hora ante somnum No. xx. dein 🝆 cajeput. gt. vij sacchar. instillatas hora ante paroxismum cum thea, quibus æger optime habuit. *vol.* 8. *obs.* 111. *p.* 406.

Dolor nuchæ, asthma & raucedo post partum difficilem.

Dr. *Nebelius* præscripsit infusum theiforme herbæ arnicæ, externe eandem herbam sacculo inditam & vino coctam nuchæ calide imposuit; & cuncta symptomata continuato usu evanuerunt. *vol.* 8. *obs.* 113. *p.* 408.

Asthma instar quartanæ periodicum.

Cl. *Nebelius* præscripsit varia sc. laxantia, VSnes, 🝆 cajeput. jusculum e rad. aperient. pulv. squill. compos. *Stablii* ad gr. jv. cum rad. parcir. bravæ & elæosachar. citr. aa ℈ß pro dosi mane & vesperi, *sed incassum.* dein ℞. cort. peruvian. conserv. rosar. r. aa ℥j ⊖ absint. ♀r. ⊕l. ⊖ amar. aa ʒj syr. papav. rh. qs. m. ds. de quo omni trihorio ad magnitudinem castaneæ cum præ-

praesentissimo effectu sumpsit. *volum.* 8. *obs.* 114. *p.* 409.

Hæmorrhagia post evulsum dentem.

Exmus van Swieten *in comment. ad Aph.* Boerhavii *Tom.* 1. *p.* 347. *inquit:* ubi ab evulso dente molari non alcohole poterat sisti hæmorrhagia nec ⊕-lo; tandem repleto siccis plumaceolis alveolo & valida assidua compressione digito adstantis famuli &c. Cl. *Frege* dentem cariosum molarem sibi evelli curavit, cujus hæmorrhagiam nullo styptico, e. g. lana aceto fortissimo vel alcohole succida, sistere poterat, hinc emplastrum Pamphilii cum optimo effectu applicavit. *vol.* 8. *obs.* 118. *p.* 438. *emplastri hujus sequens est compositio.* ℞. ☍ olivar. cerae alb. aa ℥ij sapon. alicantin. cerus. minii aa ℥ß m. coq. ad consistentiam liquefactis adde lapid. calaminar. ℥ß tut. ppt. ℥j m. *usus caeterum est ingens in ulceribus antiquis & cacoethicis tibiarum crurum; tollit dolorem, inflammationem & tumorem, conducit quoque ad fistulas curandas, & vulnera recentia.*

Dentis cariosi conservatio.

Dr. *Frege* denti proprio carioso applicavit mixturam ex balsam. de copaib. vel melius peruvian. n. V camphorat. crocat. aa gossypio alternis diebus exceptis, & denti inditis. *vol.* 8. *obs.* 118. p. 439.

Eupo-

Euporiſta contra ambuſta.

Eſt eriophorum ſeu gramen lanatum, vel potius lana iſta vegetabilis, florum loco gramini illi inſidens circa autumni initia, involvitur vel tegitur ambuſta pars hac lana, quæ ab initio pruritum auget, poſt horæ vero quadrantem dolorem & inflammationem auffert. *Alterum* conſtituit pulpa illa, in capitulis ſcirpi paluſtris ſeu junci maximi reperiunda, hac ambuſta loca plane denſeque obvelantur, unde mox dolor & inflammatio plane remittit. *vol.* 8. *obſ.* 119. Lanuginem *linagroſtis ſeu graminis papposi*. vid. Joan. Scheuchzeri Agroſtograph. p. 302. *author innuere velle videtur, forte aptius eryſipelati (cujus ex ira archei ſanationem in lepore latilare aſſerit* Helmontius tract. ampoteſt. med. p. 454. §. 29.) *applicatur*. Ambuſtis *ex communi obſervatione facile parabilia adoptari debent, plebecula cum euphoria & raparum vel lini cum albumine ovi conquaſſatum aut mel continuo inungit, vel muriam braſſicæ conditæ, halecum, aut butyri linteis duplicatis largiter imponit. Accedere ſolet dubium, num hydatides illæ artificiales ſive veſiculæ poſt ambuſtionem ſe extollentes diaphanæ aperiendæ vel ſibi relinquendæ ſint; me frequenter obſervante melius & tutius ſibi inapertæ reliquuntur.* Cohauſen.

Can-

Cancer.

Dr. *Gerlach volum.* 8. *in appendic. p.* 50. *inquit:* in auxilium vocatis antiputredinoſis conſervatio ſolidorum reſpicienda eſt, - - - - cancrum exulceratum curaturus exulante chirurgica operatione, illum in ſcirrhum iterum convertat neceſſe eſt, nam ſcirrhus ſi homo diætam obſervet, diu tolerari absque damno poteſt. Joan. Georg. Kramer Protho-Medicus exercitus cæſarei *ad lupum & cancrum exulceratum nullam adhuc detectam eſſe certam medelam in Medicina caſtrenſi chirurg.* C. 6. §. 17. p. 129. *aſſerit; novit interim chirurgum, qui ſcirrhoſitates dolentes epithemate ipſi non revelato inſtar lapidis felici cum ſucceſſu induravit.* Cum Boerhavius in chymia *ad partium indurationem totalem, nil potentius quam ſolutionem lythargirii in aceto ♌to factam eſſe teſtetur, ideo hunc eundem liquorem fuiſſe ſupponit. an Ra Helvetii ex ♆ & aceto vini cum 🜄 rectificatiſſimo idem præſtare valeat, futuræ relinquit experientiæ; ab alio ſed Thraſonico chirurgo caſtrenſi ſibi narratum ſcribit: hunc cancros veros exulceratos feliciter ſanaſſe ∽ fumante Libavii ex ☿ ſublimato & jove quem in 🜄 rectificatiſſimo per tri- aut quadrimeſtre digerit, & edulcorat, quem mediante ſyringa cavitatibus injicit, vel carptis linteis eo madefactis deligat. Specialiter autem in ulceribus cancroſis ∽ ⊖lis commendat.* vid. Stalpart. van der Wiel

Wiel cent. 2. p. 107. Ephem. G. N. C. decur. 1. ann. 4. p. 47. Ruyſchius in obſerv. anatom. chyrurg. p. 96. Boerhaav. chym. part. 2. proces. 182. p. 406. *Succus elatines interne datus & externe applicatus aliquid præſtare poſſe creditur, belladonnam contuſam externe aliqui applicant, aſt obſervante Rajo nervos duntaxat ſtupefacit. Alioquin ſcirrhis dolentibus ſecure & utiliter applicatur ſequens Hildani emplaſtrum.* vid. lib. 6. obſ. 75. quo Ettmullerus part. 3. p. 352. *cancros occultos ſe ſanaſſe gloriatur.* ℞. ungt. diapompholig. ℥iv theriac. venet. ℥j pulv. Saturni ⦶ puriſſ. calce viva & ▽ plantaginis eloti ℥ij ſucci geranii (*Ettmull. ſumit ſucci ſemper vivi major.*) q. s. ad conſiſtentiam unguenti, quod externe inſtar emplaſtri applicatur, & bis vel ter de die renovatur. *Ego a viro magnæ famæ habeo, ſe cancrum exulceratum diligenti & continua inſperſione pulveris herb. cardui benedicti curatum vidiſſe.* Cohauſen.

Odontalgia.

Lotium caballi calidum recenter mictum in ore detentum atrociſſimos dentium dolores ocyus ſuſtulit, quos quæcunque alia applicata remedia mitigare non poterant. Euphorbii ʒß in ▽ majoran. ʒiij ſoluta, de qua mixtura naribus aliquot guttulæ attrahuntur, ſæpius momentanee dolores dentium tollit, ſi ob acrimoniam nimia ſubſe-

quatur

quatur ſternutatio, lac tepidum naribus attrahendum. Succus betæ rubræ recenter expreſſus, ejusdem imo ſecurioris eſt effectus, ſi naribus attrahatur; ſe quoque commendat liquor errhinus kozack, qui paratur ex rad. hell. alb. ℥ij rad. pyrethr. majoran. a ℥j affuſo ♒ fl. anthos ad eminentiam trium digitorum, hac tinctura interior narium ſuperficies penna anſerina inungitur, & prodigioſam lymphæ quantitatem prolicit. Cohauſen *vol.* 9. *obſ.* 12. *p.* 33.

Lumbrici lati cucurbitini.

V*alent. Erneſt. Cohauſen* multa ad expellendum hunc hoſtem ordinaria exhibuit helmintagoga, ſed fruſtraneo ſucceſſu; tandem ℞. granor. tilli gr. jv ſacchar. canariens. ℥ß m. f. pulv. diſpenſetur in 4plo, alternis diebus detur doſis cum lacte tepido, enormis materiæ ſeroſæ quantitas, & ſimul lumbricus expulſus fuit. ad reſtituendum inteſtinorum tonum ſubjunxit elix. balſam. Hoffm. cum ℞ ♂tis. abdomen ☋ N. M. menth. abſint. caryophil. inunxit, ſacculos ſpeciebus aromaticis impletos impoſuit cum optimis ægræ rebus. *volum.* 9. *obſ.* 13. *p.* 39. Eadem obſervatione L. C. in muliere uſui fuerunt ſequentia. ℞. eſſent. tanacet. abſynth. comp. aa ℥j eſſent. ſuccin. caſtoriſat. elix. propriet. dulc. aa ℥ß ☋ rut. gt. xx. ▽ menth. ℥iv m. d. omni quadrihorio cochlear unum, cui ſubjunctus pulv.

℞. C. C.

℞. C. C. ust. sem. santonic. musc. corall. aa ℥ß rad. gialap. resinos. ʒiij ⊖l. ♂tis ad albedinem calcinati ℥j æthiop. min. ʒij camphor. ʒß 🜕 caryophillor. absint aa gt. x. cui interpositus usus elixirii. ℞. rad. filic. diptamn. alb. zedoar. aa ℥ß herb. scord. flor. hypericon. tanacet. aa mj musc. corallin. ℥j sem. santonic. ʒvj coriandr. ℥ß baccar. junip. ℥j m. affundatur 🜁 junip. qs. digeratur & colat. adde elix. propriet. alcal. ℥j essent. camphor. ℥ß 🜁 C. C. volat. ℥j m. servetur usui. s. elixir. helmintagogum. Nicolaus Andry *tract. de generat. vermium.* sequens ut expertum laudat: ℞. diagryd. crem. ♀ ♁ diaph. ♂l. aa ℈ß rhabarb. rad. filic. fæmin. a ʒß fol. & flor. tanacet. aa p. j cort. rad. mori antequam fructus maturescant collect. ʒj m. f. pulv. d. omni mane dosis ☾ decrescente. *Hoffmannus* morsulas laudat. ℞. facchar. in ▽ rosar. solut. & inspissat. ℥iij calenti adde sem. cinæ ʒiij turbith. alb. ʒiiß corallin. ʒij cinamom. ʒiß ☿ dulc. ʒj m. f. morsul. *Cæterum ♂lia dextre adhibita non proletarium pollicentur effectum. observatio docet fonte Driburgensi martiato pluries vltra sexcenta tæniæ frusta fuisse expulsa. In comitatu Manderscheidö Gerolsteinensis in eum finem celebris fons est, quem den Brabeldruß vocant, specificus in plebem notus hujus contra lumbricos vix fallens est usus, non procul ab eo alius der Birresborn scaturit (qui ex Clementissimo mandato* R^mi *& Eminentis.*

nentissimi Dni Electoris Treuerici Joannis Philippi Dni nostri Clementissimi sub mea directione anno 1757 in Julio pulchre renovatus, funditus erectus & noviter inclusus fuit) hic ♂lis ⊖licæ est prosapiæ, prætereaque gaudet copioso Gas & elemento æthereo-spirituoso, cujus potus experientia multifaria teste quæcunque in corpore tam humano quam brutorum latentia insecta & lumbricos enecat & prompte educit, simulque hypochondriaco-melancholicis ingenti est solatio. vid. Cohausen Crenographia Trevirensis.

Vermes sive lumbrici.

Dr. *Wolffius* cum euphoria sequentibus usus fuit. ℞. rad. gialap. ℈j ♀ ⊖lat. ℈ß asæ fœtid. gr. jv. m. d. mane. cum inde nulla laxatio, sed solum tumultus in ventre ortus, ℞. rad. jalap. ʒß ♀ ⊖l. ℈ß asæ fœtid. gr. jv. m. f. pulv. d. cum jusculo. NB. author maximam vim antihelminticam in asa fœtide ponit. vid. Fr. Hoffman. Med. systhem. tom. 3. sect. 2. c. 8. §. 18. §. 583. *volum. 9. obs. 14. p. 42.*

Asthma flatulentum subitaneum.

Dr. *Wolffius* illud curavit administrando VSnem, dein ℞. ⊖ epsonens. ʒvj rad. gialap. pulv. ℈j ☍ ♌t. anis. gt. v. m. f. pulv. cum jusculo sumendus. ℞. herb. matricar. fl. chamomill. aa mj sem. anis. fænicul. aa ʒij ⊖ epson. ʒß m. coq. in ▽ font.

qs.

qs. f. clyster. remittente asthmate ad præcavendam recidivam. ℞. ♎ carminat. de 3bus ℥ij ℞ ♁n. ☿sat. essent. succin. a ℥j essent. castor. ℨß m. d. ter de die gt. XL. *vol. IX. obs. 15. p. 46.*

Febris marasmodes senilis.

Dr. *Wolffius* ad septuagenarium olim hæmorrhoidarium vocatus, invenit eum post refrigerationem cum æstu, tussi, abdomine flatibus distento, respiratione anhelosa, partibus musculosis extenuatis, ⊡ tincta, pulso celeri & debili decumbentem, hinc abdomini emplastrum imposuit: ℞. empl. carminat. Sylv. ℥ß ⚭ baccar. laur. expr. ℨij m. & applicetur. ℞. ♎ carminat. de trib. ℥ij liq. min. anod. Hoffm. ℨj m. d. XL. guttæ in potu ordinario. Ad *exscreationem promovendam* ℞. ⦶ depurat. ♀ ⊖lat. aa ℈j ♃♃ nativ. gr. XV. liquirit. coct. ℨj ⚭ ♌t. fænicul. gt. iij m. f. pul. de quo mane & vesperi tertia pars in thea cum sem. badean. detur. ℞. ▽ rosar. bugloss. aa ℥ij veronic. cinamom. cydon. aa ℥j flor. benz. ♃♃ nativ. rad. ir. flor. aa ℈j oximell. squillit. ℥ß m. d. omni bihorio duo cochlearia. *Cum adesset oris siccitas*, & arteriæ in carpis *micarent*: ℞. pulv. ir. flor. glyzeriz. a ℨj confect. alkerm. ℨß facchar. canariens. in cinamom. solut. ℥iß clyss. ♁n. ☿rat. qs. m. f. morsul. min. pro lubitu in ore detinendi. ℞. ♎ lil. convall. lavendul. matrical. aa ℨij

🜄 camphorat. ʒß m. linteis duplicatis verticici & temporibus applicetur. Cum major accederet *pectoris oppressio* thoraci cataplasma ex cepis in ☍ olivarum frixis applicavit. ⊡nae *excretionem* sequentibus promovit: ℞. ▽ cerasor. n. hysop. sine vino a ℥iß sem. lycopod. ʒß ⦶ depur. ℈j syr. papav. rh. ℥iij m. d. saepius duo cochlearia. Ad *chylopoyesin promovendam* modicum vini concessit, & ℞. 🜍. ♁n. ☿sat. essent. succin. aa ʒij essent. centaur. min. ʒj m. d. s. *Cum* appetitus augeretur, ad *everrendam saburram* ℞. mass. pil. balsam. gr. xv. ☿ ⊖lat. gr. viij ▽ fl. acat. ℥j syr. fl. persic. ʒj m. d. pro dosi. cum vero nullus inde effectus, ocyus subjunxit ℞. rad. gialap. pulv. ℈ß ⊖ epson. ʒj m. d. unde optimus effectus. *Dein ad servandam alvum apertam.* ℞. fibr. rad. hellebor. n. rad. liquir. polypod. aa ʒij fol. senn. s. s. ʒvj herb. meliss. epithym. aa mj agaric. alb. ʒiij sem. anis. faenicul. aa ʒj m. ʒij cum ℥viij ▽ infundantur, & cum sacchar. q. pl. mane sorbillentur. *Dein ad stomachum confortandum:* ℞. 🜍. ♁n. ☿sat. essent. cortic. cascar. ♎ ⦶ dulc. aa ʒij m. ds. *Cum ob deficientem motum, post pastum flatulentias & languorem sentiret.* ℞. liq. min. anod. Hoff. ♎ carminat. de tibus a ʒij d. horis matutinis XLV guttae. ℞. 🜍. ♂ hellebor. Wed. essent. cent. min. trifol. fibr. aa ʒij m. d. ante prandium & introitum lecti XL guttae &c. *volum. 9. obs. 16. p. 51.*

Pur-

Purpura & ejus varia ſymptomata.

Dr. *Fürſtenau* præſcripſit abſorbentia, diaphoretica, fixa cum pauxillo ☉, & ♁ ejus loco dein æthiop. min. ſubjuncta esſent. alex pharm. temperata &c. perpetuo ad tuſſim ſtimulo & deglutitioni oppoſuit: eſſent. pimpinell. alb. cum ſyr. violar. nec non gargariſma ex ſalvia in lact. cocta. His cum ſuccederet parotidum tumor cum ſuffocationis metu, interne dedit eſſent. alexiph. cum ♌ ⊖✱c. aniſat. præter ſacculos ex herbis reſolventibus externe applicatos præſcripſit linctum ex mucilag. ſem. cydon. & pſyllii, oximell. ſquillit. & ſyr. papav. &c. ad acrimoniam in aſpera arteria hærentem involvendam. *vol.* 9. *obſ.* 17. *p.* 55.

Febris acuta, veſiculoſo - eryſipelacea.

Dr. *Fürſtenau* ut inflammationi fere univerſali reſiſteret abſorbentia cum ☉ & camphora dedit, commendavit inſuper uſum acidorum, ſuccum citri cum potu largo tenui nec non lac ebutyratum, regimen porro temperatum, ori proſpexit in gargariſmate ex ſalvia, aceto vel vino incocta! addito melle deſpumato. cum poſt hæmorrhagiam narium vires deficerent, NB. pauxillum vini Rhenani permiſit. *vol.* *IX.* *obſ.* *XVIII.* *p.* 57.

Peripneumonia anginæ ſuccedens.

Cl. *Raymannus* medianam incidi juſſit, & cum alvus per triduum obſtructa fuiſſet, ☿ amigd. dulc. ☿ dulc. paucisque diagrydii granis exſolvit, corpus perſpirabile reddidit ſorbitione infuſorum calidorum & mixtura ex ▽ fl. ſambuc. ſcord. eſſent. pimpinell. alb. ♁ diaphor. ſyr. acetos. citri. Altero die cum augerentur ſymptomata ſuris applicavit veſicatoria, thoracem ♎ ſerpilli camphorato inunxit, ſacculos ſiccos diſcutientes impoſuit, decoctum calidum ſorbillandum dedit, & pulv. antiſpaſmod. cum bezoard. ſpecific. cephal. M. & camphor. *vol. 9. obſ. 22. p.* 106.

Mixtura ☿ſa antiſpaſmodica.

℞. ☿ amigd. dulc. vini malvat. alb. ver. aa ℥iß eſſent. millefol. carminat. Wed. aa ʒß ♎ ⊕ dulc. ℈ij ſyr. cort. ⊙r. ℥j m. ds. tormina abdominis, cardialgiam & ſpaſticos affectus in inſtanti compeſcit. *vol. 9. obſ.* 25. *p.* 131. In *hyſtericis* dulcia non ferentibus commode additur eſſent. gentian. r. cum ſyr. *longævitat. hydropico-tympaniticis* add. eſſent. alexiph. Stahl. leviſtic. vincetoxic. & ⊖ Sedlicens. in *partu difficili* eſſent. ſuccin. ⊖ gemm. ☿ cinamom. & pauxill. theriac. cœleſt. in *iſchuria ſenili* ſyr. de alth. ℞ ♂tis cydon. lap. 69. & ℥℥ nativ. &c.

Mixtura

Mixtura ☍sa pharyngica.

℞. ☍ amigd. d. ſyr. roſar. ſolut. ſyr. de mann. ▽ cinamom. vinøs, aa ℥j m. optime conducit in angina &c.

Mixtura ☍sa bechica.

℞. ☍ amigd. dulc. ſyr. de alth. pulv. ſacchar. cand. r. a ℥j ▽ cinamom. vinos. ʒvj ſpec. diatrag. frig. recent. ℈ij m. ds. commotiones tuſſis ab acrimonia ortas egregie lenit et tollit.

Mixtura ☍ſa antinephritica Brunneri.

℞. lap. 69. ſubtiliſſ. pulv. ℥ß coq. cum vini acroniani vel bodamici (eſt vinum ſavini acroniani vel bodamici (eſt vinum ſaturate flavum valde acidum, quod in noſtris oris vinum Hazeportenſe, Burgenſe, Dreiſenſe, Bulſteinenſe &c. ſupplere posſet) ℥ix ad conſumptionem dimidiæ partis, colat adde ☍ amigd. dulc. ʒvj ſyr. de alth. Fernel. papav. alb. aa ℥ß m. Renes ab impuritatibus ♀reis purgat. *L. C. p.* 134.

Mixtura ☍ſa emulſiva.

☍ amigd. dulc. cum vitello ovi & amigdalis excorticatis ſubtiliſſime contuſis ſubigitur & ▽ ♌tæ dein admiſcetur, ſubjungitis abſorbentibus candidis cum ſaccharo. tales emulſiones exerunt vires egregias demulcentes, ſimulque guſtui gratæ ſunt. *volum. 9. obſ. 25. p.* 134.

Mixtura oleosa Fulleri.

℞. ol. amigd. dulc. (vel potius ol. N. jugland.) ℥ij syr. de alth. Fernel. ℥iv ▽ parietar. ℥vj ⊖ prunel. ʒj m. ds. lubricat, relaxat, acrimoniam obtundit, & moderate diuresin promovet. Fuller. in *pharmacopææ extempor. p.* 189. Mihi *quoque in frequenti & salutari usu est mixtura* oleo*sa* ex ▽ chamom. fænicul. aa ℥iiß ol. amigd. dulc. ℥iß pulv. rhabarb. ℥iß ⊕ ♁n. ʒß liq. min. anod. Hoffm. ʒj syr. de cichor. c. rh. ℥j m. d. *Hanc vix unquam sine sperato effectu præscripsi in* colica *ob aut cum obstructione alvi*, in dolore *cardialgico*, *in dolorosissimo* spasmo vesicæ felleæ. in *passione* iliaca, *in calculosa* nephritide; *si pro ratione vehementiæ & urgentis doloris pauxillum de opiato subinde addatur*, *semper id præstabit*, *quod a nobili*, *experto*, *efficaci*, *& probato medicamento prudenter exspectari potest.* Cohausen.

Cardialgia cum enormi ventriculi sensibilitate & inde nata hectica stomachali.

Hanc feliciter sequentibus tractavit & curavit Cl. *Rau* 1mo quovis bihorio cochleatim exhibuit mixturam ℞. ▽ chamom. ℥ij millefol. menth. aa ℥iß perlar. ʒß ⊕ depurat. rhabarb. or. cort. peruv. aa ʒß matr. perlar. ʒʒ nativ. C. C. sine △ gumm. arabic. tragacant. aa ℈j mucilag. sem. cydon. cum

cum ▽ rub. id. ppt. ſucc. citr. rec. ſyr. papav. rh. aa ℥ß m. d. s. *Ad ventriculi ardorem demulcendum & ſomnum conciliandum* ℞. mpil. balſam. ʒß extr. cort. caſcarill. ℈ß chamom. gr. xij theriac. cœleſt. gr. viij balſam. peruv. qs. m. f. pil. gr. ij de☉r. d. circa ♂ No. x. potus erat decoctum hordei cum paſſulis in ſero lactis, cum injectis taleolis pomi citri & pauxillo ſacchari; cibus erant mucilaginoſa, & gelatinoſa, & juſcula frigida, unde æger egregie reficiebatur. *Ad alvum reſerandam* injectum clyſma ex juſculo carnis cum ſem. anis & carui, addito ♂ olivar. vitell. ovor. & ⊖ commun. Poſtea ſequenti electuario *alvus aperta* ℞. extract. pulp. paſſular. min. conſerv. flor. tunic. aa ℥ß pulv. rhabarb. orient. ʒij cort. peruvian. elect. ʒiij pulv. ſtomachal. Birckm. s. s. ℈iv gumm. arabic. tragacant. ſpec. diacret. Myns. ⦶ depur. lap. 69. ppt. aa ʒß corall. r. ppt. ℈j flav. cort. ☉r. ℥ß balſam. peruv. ℈j ſyr. roſar. ſolut. ℥iv m. doſis quater de die quantum cultelli cuſpides duo capiunt. *Cum urgeret æſtus, phlogoſes, & ⊡ parcius flueret* ℞. ſem. iv. frigid. maj. aa ℈ij ſem. cannab. papav. violar. aa ʒj ▽ rub. id. chamomill. millefol. menth. aa ℥iß m. f. l. a. emuls. colat. adde ⦶ ℈ij gumm. arabic. tragacant. aa ℈j ▽ perlar. ſyr. de alth. Fernel. aa ʒvj m. d. cochleatim. *Cum alimenta inconcocta diſcederent, ad firmandum tonum* ℞. extract. calam. aromat. ʒj cort.

cascarill. aquos. ℈ij millefol. gentian. r. aa ʒß ⦶ ℈j solv. in ▽ menth. ℥iß m. d. bis de die gt. LX. hoc NB. *lienteriam sustulit.* cum *superius electuarium fortius moveret, mitius substitutum* ℞. conserv. menth. ℥ß pulv. cort. peruv. ʒiij cascarill. rhabarb. or. aa ʒij rad. zedoar. ⦶ aa ℈iv gumm. arabic. tragacant. lap. ♋. ppt. aa ℈ij flav. cort. ☉r. ʒß balsam. peruv. ʒß syr. fl. tunic. ℥iv m. *Alvus ab hoc electuario non tam libera, successere flatus phlogoses, hinc seq. pulv. visceralis:* ℞. pulv. cort. peruv. stomachal. Birckm. s. s. aa ʒj rhabarb. ☉r. ʒiij pulv. cornachin. ʒß ⦶ ℈iv Xstall. ♀r. ℈j lap. ♋. matr. perlar. aa ʒß mac. ℈j sem. anis. ʒj flav. cort. ☉r. ʒij ꝏ de cedr. gt. vj m. f. pulv. *a quo optime habuit.* Cum idem post graves in sex rebus n. n. errores flatulentias, tormina, oris siccitatem, alvi segnitiem pateretur, præscripsit pulverem post meridiem & vesperi in ▽ cinamomi s. v. sumendum. ℞. pulv. atispasm. ʒj rhabarb. or. ℈j magnes. alb. ℈ß cort. peruvian. ʒß m. ds. *Cum alvus iterum pertinaciter esset oppressa,* ℞. fol. senn. s. s. passul. minor. aa ℥ß fl. chamom. v. p. j. crem. ♀r. cort. cascarill. a ℈ij sem. anis. ʒß coq. in ▽ fontan. qs. ad remanent. ℥iv dissol. mann. calabr. ʒvj ⦶ ʒß ▽ cinamom. s. v. ʒij syr. rosar. solut. ℥ß m. ds. subjunxit mixturam ex ▽ menth. ℥ij chamomill. millefol. aa ℥iß cinamom. s. v. ℥ß pulv. antispasm. ℈iv cort. cascarill. rhabarb. or. con-

char.

char. ppt. aa ℈ij ⊖ absint. ʒß liq. min. anod. Hoffm. essent. carminat. Wed. aa ʒj succi citr. rec. ʒiij syr. cort. ☉r. ℥ß. sub pastu sumpsit elix. balsam. gt. LX. *Cum alvus esset obstructa*, & molimina hæmorrhoidalia apparerent clysma injectum fuit *cum euphoxia, & spumosæ mucosæque hæmorrhoides prorupere*, hinc apozema ex rad. sarsæpar. chin. cichor. polypod. aa ℥ß rasur. lign. sassafr. guaiac. aa ℥j anis. stellat. ⊖♀ aa ʒij m. de quibus ℥ß decocta in mensura aquæ; *additumque julapium:* ℞. mucilag. gumm. tragac. cum ▽ simpl. ppt. ℥ß syr. acetos. citr. rub. id. berber. papav. rh. cinamom. aa ℥j ⊕ ʒij m. d. s. *his usurpatis, querelis de alvi segnitie, & ventriculi debilitate satisfactum.* ℞. elect. pulp. tamarind. ℥ß conserv. cochlear. ʒvj pulv. rad. gialap. fol. senn. s. s. aa ʒiß lign. sassafr. flav. cort. ☉r. aa ʒj caryophil. aromat. ℈j ♎ ⊕ dulc. ʒj syr. rub. id. qs. &c. *volum. IX. obs. XXX. p.* 151.

Spasmus hystericus.

Exhibitis selectioribus antispasmodicis & nervinis, qualia sunt liq. CC. succinat. miner. Hoffman. & essent. castor. item pulv. antispasmod. antiepilept. lumbric. ▽r. denique pilul. balsam. cum castor. & asa fætidæ nupt. &c. paroxismus emansit. *vol.* 9. *obs.* 31. *p.* 158.

Con-

Convulsio a vermibus.

Exhibito pulvere antihelmintico ex pulv. cornachin. ad verm. August. antispasm. musc. corallin. CC. ust. æthiop. min. myrrh. sem. santonic. & bals. peruvian. lumbrici fuere expulsi; subjuncto dein usu liq. CC. succinat. min. anod. Hoffm. & essent. castor. atque pilul. balsamic. cum extr. panchymag. & ☿ dulc. convaluit. *Alteri optime profuit* liq. CC. succinat. min. anod. ℞ ♀r. in quibus extract. hellebor. n. dissolut. *L. C. p.* 159.

Lochia suppressa post usum succi sedi majoris.

Dr. *Rau* revocavit VSn. in pede, pilulis balsam. & mixtura ex ▽ meliss. rub. id. cinamom. s. v. pulv. antispasmod. cephal. M. bezoard. minor. Wed. magnes alb. ℞ rhabarb. aquos. essent. succin. castor. liq. min. anod. & syr. flor. tunic. *volum. IX. obs. XXXIV. p.* 162.

Contractura pedis ex suppressione lochiorum.

Dr. *Rau* cum sperato effectu suasit balneum acidularum *uberkinkensium*, & ob incipientem partis ariduram, inunxit linimento ex ungt. nervin. populeon. aa ℥iß ℅ lumbr. ▽r. ℥j ♎ formicar. ∀ camphorat. aa ℥ß ℅ Ωt. majoran. & succin. aa gt. vj.

Interne

Interne ad uterum purgandum dedit elix. aperitiv. Claud. cum essent. succin. pimpinell. & ℞ ♁n. acri. subjunctis simul pilul. balsam. cum ☿r. dulc. & ⊖ volat. C. C. & 𝆏 𝆐t. caryophill. *vol.* 9. *obs.* 35. *p.* 163. Rosinus Lentilius *in Miscellan. suis med. pract. part.* 3. *p.* 97. sequens unguentum *ad ariduras & contracturas commendatum accepit:* ℞. 𝆏 euphorb. therebint. limac. rubr. petr. succin. lumbric. spic. hypericon. chamomill. philosoph. aa ʒß junip. olivar. aa ℥iij ungt. de alth. populeon. axung. taxi. sapon. venet. aa ℥iij piper n. long. canharid. euphorb. aa ʒß ∀ ℔iß m. f. l. a. ungt. *utimur eo crescente tantum ☽a calida inunctione.* vid. quoque idem *L. C. part.* 1. *p.* 319.

Ischuria ab inflammatione vesicæ.

Dr. *Rau* clysma ex lacte vaccino, butyro, vitello ovi & ⊖ injici, parti inflammatæ cataplasma ex mica panis applicari, & interne emulsionem dari jussit ex sem. iv. frigid. maj. C. M. papav. cum ▽ rub. id. cerasor. n. scord. cerefol. ♁ diaphor. & syr. papav. alb. *L. C. p.* 165.

Symptomata varia ab incauta in favo arsenici applicatione.

Dr. *Rau* præscripsit emulsionem ex amigd. dulc. excort. ℥ß sem. 4. frig. maj. aa ʒij ▽ cerasor. n. fl. sambuc. a ℥iv f. l. a. emuls. add. spermat. cet. ʒij 𝆏 amigd. dulc.

℥iß

℥iß mucilag. sem. cydon. & gumm. tragacant. in ▽ rosar. sol. ℥ß theriac. Androm. ℈ij syr. papav. alb. ℥vj m. d. cochleatim. *Externe* ℞. ungt. alb. camphorat. ungt. ad pedicul. aa ℥iß liniment. simpl. ☋ jasmin. aa ℥ß balsam. peruv. ℈ij m. *ad os colluendum.* mell. rosac. rob. diamor. aa ℥iß lap. prunell. ℥ij m. cum s. q. ▽ pro gagar. ad sitim sedandam lac vaccinum. *Cum alvus esset adstricta* ℞. mann. calabr. ℥j crem. ♀ ℥j solv. in decoct. tamarind. ℥iij, adde resin. gialap. in vitell. ovor. solut. gr. jv. ▽ cinamom. s. v. ℥iij syr. cort. ☉r. ℥ij m. ds. *manantibus ulceribus inspersus* pulvis ex rad. aristoloch. rot. ir. flor. aa ℥iß mastich. oliban. succin. aa ℈j tut. ppt. nihil. alb. cerusf. Noric. aa ℥ij m. ds. *volum. IX. obs. XXXVII. p.* 165.

Anasarca & febris quartana in gravida.

Cl. *Wolffius* sequentibus curam auspicatus feliciter perfecit. ℞. rad. cichor. enul. liquir. aa ℥ß rasur. CC. ℥ij sem. anis. ℥ij dimidia pars cum hord. mund. mj coq. in 2 mensur. ▽ font. d. pro potu ordinario. *Dein ad evacuandos effusos humores.* ℞. rad. bryon. polypod. trifol. fibr. aa ℥iij fol. senn. s. s. ℥vj herb. fumar. trifol. fibr. summit. centaur. min. aa mß sem. anis. fœnicul. aa ℥j ♀ ⊖ lat. ℥ij m. infund. in ▽ bullient. scop. & vin. mens. digeratur. dentur omni mane ℥vj. *Dein* ℞. *R.* ♁n. ♀lat. essent.

vince-

vincetoxic. gentian. r. ſuccin. aa ℥ij m. d. *volum. IX. obſ.* 38. *p.* 168.

Singultus hyſtericus poſt inſomnium terrificum.

Cum alvus obſtructa eſſet Dr. *Wolffius* enema injici curavit. ℞. ſpec. emollient. mij fl. chamom. mj baccar. laur. ℥ij ſem. anis. ℥ß m. coq. in ſ. q. 🜄 font. colat. adde 🜔 culinar. butyr. rec. aa ℥ß, *dein alternis bori* duo cochlearia: ℞. 🜄 hirund. c. caſtor. fl. chamom. aa ℥ij elix. camphor. ℨß caſtor. ℥℥ nativ. ⊕ depur. aa ℈j ſyr. CB. ℥ß m. *ad everrendam alvum.* ℞. mpil. balſam. ℈j 🜄 ſemin. anis. ℥j ♀ ⊕lat. ℈ß ſyr. roſar. ſolut. ℨj m. ds. *vol.* 9. *obſ.* 39. *p.* 170.

Pleuritis peſſimis ſymptomatis ſtipata.

Bina veſicatoria inferiori femorum parti applicata, pulv. bezoard. Wed. cum ⊕ & camphor. ex infuſo theiformi præcipue herb. arnicæ datus. Linguæ impoſita mucilago ſem. cydon. cum ſyr. violar. & moror. &c. ſuperato morbo datum catharcticum & ℞a tonica ex ℞ ♀ cum ♌ ⊖✳c. aniſat. in decocto pectorali. *volum.* 9. *obſ.* 45. *p.* 198.

Convulſio ex dentitione & oppletio pectoris.

Data mixtura ex aq. analepticis, ſpecif. cephal. M. pulv. Marchion. pauxillo liq.

liq. CC. succinat. & syr. pæon. cum pectus infarctu magis oppleretur, binis pulvisc. ex ♀ ☉rat. ♁n. gr. j. ☿ dulc. gr. iij milleped. ppt. corall. r. ppt. aa gr. jv. in potu diluente cum singulari euphoria exhibiti fuere; *vol. IX. obs. XLVII. p.* 201.

Spina ventosa.

Cl. *Fürstenau* lancetta tumorem aperire jussit, ulcus balsamo de copaiba, essentia succini, haud raro opobalsamo vero, & unguento digestivo, superinducto empl. de spermate ceti tractavit. Cum adesset suspicio contagii venerei, interne tractavit adæquatis ☿rialibus, exterius assidua pulv. euphorb. & ☋ caryophill. applicatione. *In alia duodecim annorum puella* diligenti partis affectæ deligatione, injectionibus ex ▽ phagadæn. & infuso herb. vulnerariarum, instituta partium carnosarum ope spongiæ ceratæ dilatatione, ossi corrupto subinde pulv. euphorb. injecto modo caryophillorum ☋. modo ☿ præcipit. r. cum myrrh. vel O ult. inspergendo. nonnunquam ad ductum Lentilii empl. vesicator. applicato, non omisso internorum ☿rialium, & hæmocatharcticorum usu. *volum. IX. obs. L. p.* 208.

Rheumatismus femoris.

Dr. *Heisenius* primo dedit pilulas purgantes ex extract. panchymag. Crol. gr. xvj resin, gialap. gr. vij ☿ dulc. gr. viij dein

dein ℞. ♁nii subtiliss. pulv. sacchar. alb. aa ʒß ⊖ volat. succin. ʒß de quo ter de die quantum cuspis cultri capit cum exspectata euphoria sumpsit. *vol. 9. obs. 52. p. 213.* Miserrime *sæpius torquet malum ischiaticum vix exquisitissimis tam in- quam externis cedens remediis.* Cl. Lentilius in miscellan. Medico-pract. part. 1. p. 319. *commendat unguentum, cujus cum ego quoque salutarem effectum in clinicis meis non raro expertus fuerim, illud huc transcribere non pigebit, nec imitari tædebit aut pœnitebit Lectorem: non possum non commendare in ischiaticis doloribus summis, etiam ubi jam particularis Atrophia cum coxendicem, tum pedes occupavit, imo in qualibet id generis Atrophia particulari* (in schwindung der glieder) *arcanum* Felicis Wurzii, *quod describit* in sua practica der wund-arzeney part. 3. cap. 22. p. 641. *& est sequens:* ℞. O Rochæ (*plumosum alii accipiunt, quale quoque auctor indigitare videtur his verbis:* ich meine nicht den rauhen scharfen und sehr stechenden, sondern den milden, linden und zarten alaun, die also aus feiner erde genommen wird) ℥iv ⊖ fusi subtilissimi triti ℔j ps. m. mixta induntur crucibulo, & probe lutata committuntur △i reverberii ad 12 horas, ut omnia candescant; refrigeratis sponte omnibus materiam in crucibulo retentam solve in ▽ fontan. mensuris jv, quod ad fundum præcipitatur nec in ▽ solvitur, hac decantata,

exsicca, ▽ calefacta perfricato locum dolentem cum femore toto, pulverem autem præcipitatum commisce cum ☍ lauri, vt acquirat consistentiam unguenti, quo itidem inungatur pars affecta semel in die per dies viginti &c. *Si malum quodammodo radices egerit, & inveteraverit, ♁nium crudum cum dupla portione pulv. bez. convenienti dosi & tempore exhibitum opem non spernendam praestitisse testatur* Fr. Hoffmannus Medic. rat. system. tom. 4. part. 2. sect. 2. c. 8. §. 8. p. 442. *Ante paucos annos* in fortalitio Ehrenbreitsteiniano *protochirurgi militaris officio fungens* D. Andreas Pauli *ex ductu* Kunckelii *♁nii crudi usum in usum ne dicam abusum traxerat, illudque sub nomine specifici antiscorbutici occultabat, cujus methodum nonnulli ex nostratibus tonsoribus frivole & temerarie imitabantur, illud quotidie, etiam quid esset ignorantes largis dosibus præscribebant. verum fateri cogor, quod usum ejus in doloribus rheumatico-arthriticis, scorbuticis, ischiaticis; in exulcerationibus, impuritate lymphæ egregie crebrius profuisse miratus fuerim, circa usum autem ejus monendum restat, ut vigeat actio NB. vitæ, firmus sit ventriculi tonus, parvis & repetitis dosibus per longum tempus præbeatur, & ad excitandum stomachi vigorem, semper aliquod addatur aroma, vel ⊖ stimulans; hinc præmemoratus practicus prudenter corticem winteranum admiscere solebat.* Cohausen.

Vario-

Variolæ.

Omnes evaſiſſe narrat *Wallerus*, niſi inter alios ii, quibus NB. pulveres camphorati non fuerunt debite exhibiti *vol.* 9. *obſ.* 63. *p.* 242. quando variolæ epidemice graſſantur, & infantes febre varioloſa laborare incipiunt tunc ipſis tot guttulas de cedria (Theer) exhibeat, quot annos agit infans decumbens, obſervantes eo remedio variolas a facie averti. *L. C. obſ.* 64. *p.* 252.

Aquæ cedriæ vulgo Theer-waſſer præparatio.

Recipitur cedriæ puræ pars una, huic affunduntur in vaſe vitreato aquæ fontanæ puræ partes duæ, commoveatur, commiſceatur, ſtet per ☍, decantetur ▽a ſupernatans, filtretur, ſervetur uſui. *L. C.* *p.* 245. Aquæ *bujus uſus ex Anglia in Germaniam devolutus per quædam ſchediaſmata magnifice deprædicatus fuit, invenit quoque ſuos admiratores & præcones, verum nunquam ſingulare quidquam (ipſe autem nunquam præſcripſi) ab ejus uſu vel potu videre aut obſervare contigit; & ſi quis curatius aquæ hujus contenta excutiat, facile convincetur, quod minimus imo nullus ſecundus ab ea prudenter exſpectandus ſit effectus.* Cohauſen.

Scorbutus.

Cl. de *Fiſcher* antiſcorbutica in quinque claſſes redigit. 1) in acria. 2) in acida. 3)

 in

in salso neutra, 4) resinosa, pinguia 5) in amara. *Acria selecta sunt:* rad. ari, armorac. enul. sedum vermiculare; herb. cochlear. beccabung. nasturt. ℞. ♁n. *Acida* citrum, acetos. baccæ berberis, oxycocci, ericæ, myrtill. tamarind. crem. & ♎ ♀ri elix. ⊕l. & ♂li a. *Salso-neutra:* summitates pini, abietis, terebint. juniper. cum toto, myrrh. rad. pimpinell. alb. pinguedines animalium ▽rium, præprimis medullæ quadrupedum. *Amara* fumar. trifol. aquat. absinth veronic. rad. cichor. taraxic. & NB. cort. peruvianus. Inter *acria efficaciora* eminent armoracia & ℞a ♁n. acris. de *sedo vermiculari* notandum, quod parcissimus ejus usus esse debeat, alias *vomitum excitat.* In scorbuto cum febre conveniunt acida vegetabilia, nec non salso neutra adjunctis amar. rad. cichor. taraxic. cort. peruvian. in decoctis, vel sero lactis infusis. *Gingivarum* levioribus ulceribus 🜄 + ♎ ⊕l. etiam succi aut pulpæ baccarum austerarum palustrium nec non citri, cum mell. myrrh. conveniunt oris collutiones cum decoctis amaro-austeris, muria limonum, &c. O ustum & ipsum ⊕l. Cypr. *In indurationibus & tophis.* empl. resolvent. emollient. ♀rata, saponata imo ☿rialia. Contracturæ genuum resolvuntur inunctionibus cum pingued. subtiliore animalium canis, ursi, taxi, piscium, quæ magis penetrant, quam 🝆 expressa vegetabilium cum impositis fotibus

tibus lixiviosis ⊖nis e.g. muria carnis bubulæ, additis herbis, seminibus, radicibus resolventibus, nervinis; huic intentioni admodum velificat in decoctis, vel in substantia ♂ crudum. Egregium auxilium attulit medulla ossium equinorum ad cochleare unum cum calida cerevisia mixta, mirifice enim contracturas pedum & lumborum dolores abstulit. *volum. IX. obs. LXVI. p. 256. & seq.*

Indurationis ac inflammationis mammarum post ablactationem præservatio.

Cl. *Ovelgün* narrat mulierem medicastram infimæ sortis puerperis statim mortuo vel seposito infante dare haustum aceti; eodem tempore vinum adustum præcipue rhenanum cum farina triticea mixtum linteis duplicatis applicat. Hoc non juvante (quod tamen juvare solet) ☋ olivarum cum aqua pura bene agitatum illinit non calefactum - - - - *Simon Pauli* narrat a mulierculis cum eupathia apium hortense, seu petroselinum in butyro frixum, vel in aqua coctum applicari. *Præfatus author ut expertum laudat:* ℞. empl. de spermat. cet. ℥j diachyl. sympl. ℥ß m. applicetur l. a. mammis, & constringantur fasciis. *Dein* ℞ empl. de spermat. ranar. alb. coct. aa ℥j m. applicetur dorso. *volum. 9. obs. 74. p.* 297. Celebris *olim Trevirensis pharmacopæus a mulierculis ad lactis depulsionem sæpius consulebatur ob arcanum quod possidere credebatur.*

 hic

hic acetum fortissimum ferro candenti infundebat, puerperam pallio involvebat, ita tamen ut calidus aceti vapor ad mammas ascenderet, hoc peracto emplastrum de spermate ceti uberibus imponebat, nec fefellit experimentum, ut mihi sæpius narrasse memini. Venatores canum mammas sapone nigro aliquoties inungunt, & collo suber circumligant. Nonnullæ ☿r. vivum pennæ inclusum ac intra scapulas suspensum egregie laudant: Ego sub axillis cannabin gestare & mammis sequens probatissimæ energiæ emplastrum imponere jubeo. ℞. ungt. populeon. ℥j ☍ junip. ℈j spermat. cet. ʒiij camphor. ℈j sem. petroselin. coriandr. aa ʒv ceræ flav. qs. m. f. l. a. empl. *imponatur utrique mammæ* V. E. Cohausen.

Cephalalgia decennalis.

Irritis omnibus tentaminibus, decretum fuit setaceum, quod copiosum seri fluxum proritavit per semestre nunquam sufflaminatum, qui cephalalgiam illam chronicam sustulit. *volum.* 9. *obs.* 91. *p.* 367.

Fistula ani curata.

Dr. *Delius* decoctum nicotianæ saturatum cum ☍ ovorum & myrrh. per deliquium syringa (*quam describit* Heisterus *institut. chirurg. maj. p.* 469.) injici sæpius anum linteolo, ut liquor injectus diutius remaneret, obturari jussit, interea sensim paulisper dilatatum turundula claudebatur,

super-

ſuperimpoſito empl. ſaponato *Barbette* camphorato, dicto liquori poſtea jungebatur agrimoniæ & veronicæ decoctum, & pro ulteriore conſolidatione myrrh. & ſuccini eſſentia & balſamus de copaiva. *vol.* 9. *obſ.* 104. *p.* 392.

Hernia incarcerata cum imminente paſſione illiaca remediis in & externis liberata.

Dr. *Trumphius*, cum mulier per intervalla de torminibus ventris conquereretur, adhibitis prius domeſticis remediis ſc. mithridat. ⌒ CC. &c. dedit pulv. antiſpaſmod. cum ∞ millefol. & ℞ rhabarb. alternatim omni bihorio, interpoſita mixtura ex ▽ carminat. Dorncr. meliſſ. millefol. ſambuc. liq. min. anod. applicatis quoque globulis ſaccharinis. *Inſtructus dein quod ægra laboraret hernia inguinali:* injici curavit enema, & applicavit cataplaſma ex rad. alth. lil. alb. herb. malv. parietar. melilot. fl. ſambuc. chamomill. ſem. lini, carui cum lacte paratum. Repetitus clyſter, dein tumori hernioſo linimentum. ex ungt. alth. axung. taxi, ∞ chamomill. coct. p uxillo camphor. inunctum, dein iterum injectum enema ex ſpec. emollient. in ſero lact. coctis, additis ∞ lini ℥j ⊕ ǒn. ʒij hoc non proficiente 4tus injectus ex menſur. dimidia ſeri lactis, ſyr. de alth. fernel. ℥j ∞ lini ℥ij ⊕ ǒn. ʒj. *Ad præcavendam inflammationem* dedit partim

tim pulv. leniter camphoratos, partim emuls. diapnoicam ex sem. CB. & M. Repetiti aliquoties fol. senn. ⊖ catharct. acuati clysteres, applicata suppositoria; hinc tandem alvus solutus. dein ℞. rhabarb. cum liq. ▽r. fol. ♀r. bis de die gt. LX exhibitæ interposita ℞ fl. papav. rh. cum liq. miner. anod. addidit pulv. diapnoicos, & pro viribus reficiendis julapium ex ▽ meliss. fl. til. sambuc. cerasor. n. lil. convall s. v. syr. cort. citr. berber. & ♎ ⊕ dulc. &c. *volum.* 9. *obs.* 110. *p.* 404.

Contumax alvi obstructio cum doloribus nephriticis.

Dr. *Trumphius* statim obtulit ℔ amigd. dulc. cum gt. XL. liquor. min. anod. ℥j cum jusculo binis vicibus sumendam; addidit pulv. antispasm. ⊖nos cum ℔ millefol. &c. Regionem lumbarem & abdomen inunxit ℔ scorpion. cum pauxill. ℔ succin. carri & fœniculi remixtum. applicati globuli saccharini, aliquoties assumpta ℞a rhabarb. injectus clyster ex herb. veron. flor. chamom. sambuc. sem. fœnicul. cum lact. add. ℔ coct. chamom. ℥ij ⊕ ♃n. ʒij. Aliquoties repetitus clyster add. ℔ lin. ℥ij syr. rosar. solut. ℥j. pro potu ordinario erat decoctum CC. rad. scorzoner. sarsæpar. chin. & sem. fœnicul. *pulv. loco data potiuncula* ex ▽ chærefol. CB. fl. sambuc. til. ⊕ arcan. 2pl. testis ovor. citrat. liq. min. anod. syr. papav. rh.

appli-

applicatum suppositorium ex mell. inspissat. qs. unico vitell. ovi & ⊖ commun. ℥ß. Dein jussit gallinam mactatam NB. exenteratam non tamen NB. deplumatam (*cui maximam vim author adscribere videtur. vid. quoque Act. G. N. C. vol. VII. obs.* 27.) coqui, & de non diffuso jusculo omni quadrihorio tria vel quatuor thealia sorbillanda dedit. repetitus clyster ex decoct. ℥xij ⚭ lini ℥ij syr. rosar. solut. ℥iß sapon. venet. ℥ß. applicatum denique suppositorium; datum decoctum pulli, hinc tandem alvus reserata; *dolores nephritici* usu essentiæ fl. chamomill. cum ♎ ⦶ dulc. ppt. & elix. antinephrit. Wed. nuptæ conquieverunt. *volum. IX. obs. CXI. p.* 410.

Zoster.

Ab aliis circinus item zincilla a plurimis zona ignea appellatur, pro herpetis specie habetur, & est peculiaris erysipelatis species, sæpius periculosa & lethifera, Cl. *Adolphi* sequenti feliciter tractavit methodo. Clysmate emolliente alvi sordes subduxit, diaphoretica & alexipharmaca temperata per totum morbi decursum exhibuit, interposito laxante ex. rad. polypod. alth. flor. papav. rh. fol. senn. ss. crem. ♀ syr. rosar. ac violar. solutiv. in statu morbi imposuit siccos sacculos ex syndone farin. fabar. flor. sambuc. croc. myrrh. rad. liquir. & camphor. mane dedit infusum herb.

ſcord. fl. ſambuc. til. & ſem. fœnicul. *vol.* 10. *obſ.* 9. *p.* 35.

Vomitus.

Blandis emeticis urgente neceſſitate præmiſſis, hinc temperantibus ⊕ſis cum abſorbentibus & digeſtivis, additis pro re nata tonicis & roborantibus caſcarill. cort. ☉r. cinamom. gentian. &c. omne curationis momentum tribuendum, his nihil juvantibus omnem reliquam artis opem fruſtraneam plerumque expertus eſt Dn. Dr. Fürſtenau *Act. Med. G. N. C. vol. X. obſ. VIII. p.* 32.

Solani furioſi noxa cura.

Dn. Dr. *Rau* ſtatim exhibuit emeticum liquidum, ſubjunxit mixturam ex aceto bezoard theriac. Andr. ⊕ caſtor. & ſucc. citr. cum ▽ & ſyr. rubid. pptam, finita emeſi VS. ſuaſit. *vol. X. obſ. XXIV. p.* 91.

Spaſmus & dolor ex calculo felleo.

Dr. *Rau* ordinavit mixturam ex ▽ antiſpaſmod. pulv. antiſpaſm. Hall. caſcarill. rhabarb. magnes. alb. milleped. caſtor. liq. min. anod. H. ſyr. de alth. & infuſum ex chamomill. & millefol. quæ quidem vomitu rejecta, ſed addito ⊖ abſint. extr. papav. rh. & ▽ menth. impoſito regioni ventriculi empl. ad ſingultum Mynſicht icterus diſcuſſus & convaluit. *L. C. obſ.* 26. *p.* 93.

Ulcus

Ulcus colli vesicæ post gonorrhœam male tractatam.

Dn. Dr. *Rau* exterius cataplasma emolliens applicavit, in urethram fecit injectionem ex spec. emollient. & hord. excortic. in lacte decoct. addito melle rosaceo, interne dedit emulsionem ex sem. jv. frigid. & papav. alb. cum ▽ heder ▽r. & chamom. pptam addito ⊕ spec. diatragacant. frig. syr. de alth. Fernel. ℴℴ amigd. d. *Decoctum* ex rad. alth. liquir. hord. mund. passul. maj. & minor. fl. chamom. sem. jv. frig. maj. caric. jujub. sebest. & ⊕. Cum maxime urgeret vesicæ tenesmus, insessum paregoricum subjunxit & mixturam ex ▽ heder. ▽r. fragor. chamomill. cinamom. s. v. pulv. antispasmod. rhabarb. lap. 69. trochisc. alkekeng. Mesues liq. min. anod. ℴℴ amigd. dulc. syr. de alth. Fernel. & pulpa cassiæ. ut & *externi suffitus* ex flor. stæchad. arabic. masti h. & succin. quibus cum singulari eupathia usus; tandem decocto addidit rad. chinæ, sarsæparill. lign. guaiac. & sassafr. syr. de alth. F. Cum spasmus lenitus ad gonorrhœæ curationem processit elect. ad modum opiatæ antivenereæ Bierlingianæ, electuar. hæmocatharcticum nephriticum & essent. succin. pimpinell. ℞ ♁n. acr. cum liq. anod. min. tum pilulis ☿nalibus purgavit, testiculo empl. de ranis cum 3plo ☿r. imposuit, unguentum Paracelsi correctum dolo-

dolorem auxit, hinc eo remoto cataplasma emolliens imposuit. reiteratæ pil. ☿r. & datum solum decoctum chinæ, sarsæparill. sassafr. guaiac. dedit infusum traumaticum purificans, continuavit injectionibus, pubi & scroto epithema ex ▽ ♆ & 🜍 camphorato imposuit &c. *vol. X. obs. XXVIII. p.* 95. Ros. Lentilius *sibi familiare electuar. hæmocatharcticum* Beutelii *deprædicat.* vid. Eteodrom. med. pract. p. 124. & 1038: ℞. fol. senn. ℥ij hermodactil. turbit. alb. & gummos. aa ʒj lign. sassafr. guaiac. rad. sarsæp. aa ℈ij syr. fumar. q. s. m. f. l. a. elect. Idem in jatromnemat. part. 1. c. 64. p. 278 & part. 2. c. 5. p. 383. Bierlingii *describit commendatque* ℞. rad. sarsæparill. ℔j lign. sanct. ℥iv fol. senn. ss. ℥vj rhabarb. ℥j sem. anis. ℥ß cum melle calefact. & despumat. ℔ jv f. l. a. elect. add. 🜍 rectificati cochlear. iij d. s. *Cæterum experientia edoctus monere volui, testiculis nunquam imponenda esse* ☿rialia, *quoniam frigiditatem & certam sterilitatem inferre observantur.* Cohausen.

Ulcus dorsi sinuosum in cavum pectoris penetrans.

Injectionibus ex Ra aloes & myrrha cum melle rosar. frustra injectis Cl. D. *Grashuis* in sinus fistulosos turundas satis longas ex terebinthina ad duritiem cocta pptas usque ad fundum immisit. & cum limites ultimos non penetraret ☍ terebinthinæ ope sipho-

ſiphonis in omnes canaliculos injici curavit; cum vero ægra ſaporem terebinthinæ obſervare, & tuſſis excitaretur, ab injectione deſiſtere debuit, ſed continuavit turundis terebinthinaceis, interne adhibita ſunt pectoralia cum roborantibus. continuato uſu ſanitas rediit: *volum. X obſ. XL. p.* 149.

Oſſa nudata & carioſa quibus tractanda.

Optime proſunt pure reſinoſa ut terebint. ejusque ♎ ſeu ☋ ♌t. balſam. peruvian. de copaiv. ☋ ♌t. ex fragrantibus & aromatic. ℞æ alcohole ex ſolis balſam. pptæ. horum ope cita ſequitur ſeparatio, dum e contrario euphorb. myrrh. eorumque vel ſimilium partim reſinoſorum partim gummoſorum ℞æ vel ſcord. agrimoniæ aliorumque vegetabilium laudata decocta morbum producunt. *Grasbuis L. C. p.* 151.

Urinæ difficultas moleſtiſſima 20 annis durans ſanata.

Vir quinquagenarius cum teneſmo ingentique dolore, cum ⊡ pituitam vitream inſtar ovi albuminis fœtentem reddebat, multis fruſtra uſus fuit conſiliis & remediis. Cl. *Grasbuis* ſequens dedit: ℞. ℞ cort. peruvian. ℥j eſſent. cinamom. ℥ß ♎ ⊖l. ʒij m. in pauxillo ▽æ ſumpſit 20. 30. ad 40. guttas cum exoptato effectu. *volum. X. obſ. XLI. p.* 153.

Febris

Febris morbillosa epidemica 1751.

Regimen æstuosum æque quam frigidum nocuit; profuerunt optime pulv. bezoard. ex chel. & lap. 69. conch. C. C. s. △ ♁ diaphor. ⦶ & tantillo ℥℥ nativ. in ▽ diapnoicis. *ad diarrhœam in morbi principio* crystall. montan. matr. perlar. & corall. *Si serius erumpebant:* rad. contrajerv. vel pauciores guttulæ essent. alexipharm. Stahl. interpositis pro potu julapiis antifebrilibus. *Si tardius erumpebant & purpuræ metus aderat* vesicatoria cum effectu applicata fuerunt, *ultra septimum diem calor deferbuit* usu emulsion. ex sem. iv frig. maj. & C. M. cum aq. diapnoicis. hæc cum ☍ amigd. d. mixtæ tussim effrenem compescebant, subjunctis in declinatione lenibus laxantibus mannatis, & syr. pectoral. cum oximelle squillit. *Ad vomitum sedandum.* extract. cascarill. ▽sum in ▽ stomachica semper profuit. *Cutis leucophlegmaticam inflationem.* rhabarbarina, extracta amara, imprimis trifolii fibrini in liq. ▽r. fol. ♀ri soluta, solverunt. *Delirium* applicata ad caput vesica lacte calido plena, cum camphoræ pauxillo mitigatum fuit. *Erysipelaceus faucium tumor* cessit essent. pimpinell. aliquot guttulis per se assumptis. *Tumor bubonocelus in inguine* &c. essent. anticatarrhal. & pilul. purgantibus ☿libus sublatus fuit. *In quibus sub finem apparebat vermium colluvies*

ungt.

ungt. de arthanita cum ſapon. venet. gumm. galban. & terebint. per alvum purgati convaluerunt. *vol.* 10. *obſ.* 44. *p.* 166.

Fiſtula dorſalis cum carie coſtæ ſpuriæ.

Cl. D. *Rau* cum æger ſectionem abhorreret orificia fiſtulæ valde calloſa turundis cum ♎ ⊖✳c. ſimpl. & eſſent. ariſtoloch. rot. madefactis ampliora reddidit, *dein injectiones* ex rad. ariſtoloch. rot. & ari herb. heder. 🜃r. plantag. & ſcord. gumm. maſtich. elem. oliban. & cort. lign. guaiac. in 🜄 ſimpl. decoctis addita terebint. venet. vitell. ovor. ſolut. eſſent. ſuccini non ♀ſata & mell. roſac. paratas. Ad exfoliationem coſtæ promovendam liquorem *Belloſti* applicavit, quem autem cum æger non ferret, eſſent. ſuccin. non ♀ſat. aloes, ariſtoloch. cum balſamo vitæ liquido Hoffm. mixtas injectioni addidit, & turundas applicavit, os fiſtulæ turundis ex ſpongia paratis dilatavit & circumferentiam ſedis fiſtulæ ſpleniis comprimere & firmari juſſit; data quoque remedia purificantia, & per epicraſin laxantia; in ſinum verſus thoracem vergentem ungt. *Felicis Wurzii* in formam collyrii Celſici coctum turundæ filo alligatæ illitum, & cum hoc ferre non poſſet liquori balſamico ſuperiori intincta immiſſa fuit, coſtæ carioſæ turunda ☍ caryophil. ♌t. madida admota fuit, reliquum plumaceolis liquore balſamico madidis repletum fuit;

cum

cum crederet callum esse victum ab injectione abstinuit, & hujus loco pulv. ex rad. aristoloch. rotund. veræ sarcocoll. tutia, nihil. alb. myrrh. mastich. oliban. succin. elem. in calamum scriptorium conjicere, & inflare jussit. *Verum se denuo manifestavit interna sordities:* novam imperavit injectionem ex rad. aristoloch. rot. ir. flor. peucedan. herb. nicot. sabin. cort. lign. guaiac. mastich. elem. oliban. sagapen. & ♆ in ▽ decoctis, additis post colat. essent. succin. aloes, aristoloch. balsam. vitæ liquid. Hoffm. mell. rosac. & ungt. ægyptiac. cui turundam ⌒⊖✳c. simpl. intinctam superaddidit &c. *vol.* 10. *obs.* 45. *p.* 169.

Liquor Bellosti.

Hic consistit in soluto per ▽ fortem ☿rio, quod solutum ▽a plantag. large dilutum, aut penicillo ossibus carie obsessis illinitur, aut fistulis injicitur, remedium exsolvendis corruptis ossis squamis perquam idoneum, nisi gravissimus dolor, & accedens sæpius partium contiguarum inflammatio adhiberi illud vetent. *vid. ejusd. chyrurgien d'Hospital. c.* 12.

Papillarum in lactantibus læsarum curatio.

Ablutio papillarum, post quamvis lactationem, cum vino adusto vel ∀ vulgari, earumque dein illinitio cum ꝏ ovorum,

rum, superinducto folio plantaginis. *vol. X. obs. 49. p. 180.*

Distocia.

In frequenti & exoptatissimo usu fuit *Rudigero de Westhoven* sequens pulvis. ℞. hepat. anguil. exsiccat. ʒß secundin. human. ℈ß cinamom. elect. gr. v. ☍ sabin ♌t. gt. ij. m. d. pro dosi in cerevisia calida vel aq. artemis. *Filii ipsius saepius jungebant* ℞. pingu. viper. ʒij illinatur umbilico. ℞. ▽ artemis. sabin. aa ℥ij cinamom. ʒiß ♎ fœnicul. borrac. venet. ʒiß m. d. sæpius cochlear. Dr. Ovelgün a matre sua hepar anguillæ cum gt. ij. ☍ ♌t. sabinæ sæpius cum successu datum, & ab amico seq. obtinuit pro euporisto ℞. borrac. venet. ʒiij myrrh. elect. ℈ij testicul. equi ℈ij gr. viij croc. or. cinamom. opt. aa ℈ij anther. lil. alb. ʒß theriac. cœlest. gr. viij ⊖ volat. succin. gr. xvj ☍ ♌t. sabin. ℈ß m. f. pulv. dos. ℈ij. *volum. X. obs. 50. p.* 182. Summus *& forte primus hujus remedii encomiastes est* Helmontius tract. jus duumviratus §. 46. p. 294. *verum Exmus* Dn. B. L. Tralles in examine rigoros. ▽reorum c. 1. §. 4. p. 9. *illud ut iners, inutile proscribit. Fateor me Clmi hujus viri scripta præ multis aliis venerari, atque ex iis multa utilia didicisse; ast in præfato libro nimis rigorose & universaliter procedere puerum ue cum lavacro effundere videtur, hujus pulveris si non efficax tutus tamen usus est, vixque*

ab eo tale, quale a spirituosis aliisque acribus pellentibus pertimescendum est periculum aut noxa; olim me ab hoc pulvere salutares quoque effectus observasse opinor; nunc vero sequenti facilius parabili uti soleo: ℞. borrac. venet. pulv. antispasm. Hall. elæosach. citr. aa ʒß divid. in 2. part d. *omni biborio dosis cum* ▽ *meliss. puleg. vel simili* cet. Cohausen.

Secundinæ retentæ.

Cum simul accederent frequentia animi deliquia D. *Ovelgûn* præscripsit: ℞. ▽ lil. alb. meliss. cinamom. aa ℥iß matr. per-var. ppt ʒij ☿☿ nativ. ℈j confect. de hyacint. ʒiß m. d. sæpius cochlear. ℞. ping. liper. ʒ j ℴℴ succin. ♌t. ℈ß citr. ♌t. gt. iij. m. illinatur umbilico. ℞. rad. lil. alb. ℥ij herb. meliss. artemis. puleg. aa mj fl. chamomill. miij rosar. r. mj. m. f. duo sacculi coquantur in lacte & alternatim tum pubi tum hypogastrio imponantur. *Dein* ℞. borrac. venet. ℈ij hepat. anguill. testicul. equi cinamom. optim. a ℈j theriac. cœlest. gr. iij ⊖ volat. succin. gr. vj ℴℴ mac. ♌t. gt. iij. m. f. pulv. in 4 part. æq. unde felix subsecutus effectus. *vol.* 10. *obs.* 50. *p.* 184.

Catarrhus suffocativus post casum ab alto.

Dr. *Acoluthus* statim largam in pede VSnem instituit, herb. arnic. m. ij decoxit in cerevisia, & calide potandam dedit, omni

triho-

trihorio interposuit ℞ arnicæ gt. LXX cum thea, alvum aperuit ℞. rhabarb. ʒß essent. catholic. purg. ʒj ad 70 gutt. omni hora, & pro reliquiis sanguinis stagnantis resolvendis elix. asthmat. Officin. ʒß essent. alexiph. Stahl. aa ʒij. sumendo omni hora gr. 6c. *volum. X. obs. 51. p. 200.*

Post lapsum puris expectoratio cum febre lenta.

D. *Acoluthus* per nuntium consulebatur pro ægra tussi mucosa laborante, quam post jejunium a stomachi debilitate oriri supponebat. hinc dedit pulv. ex crem. ♀ ℈j ♀ ⊖ lat. lap. 69. ppt. aa ℈ß vesperi sumendum, cum subsequo purgante ex conserv. fl. bellid. ℈ij ☿ dulc. ℈ß resin. gialap. gr. iij syr. rosar. solut. q. s. f. bolus. dein seq. diebus ℞. elix. pector. Wed. ʒij essent. alexipharm. Stahl. pimpinell. alb. gumm. ammoniac. aa ʒj bis de die gt. 50. in infuso ex rad. helen. angelic. imperat. a ʒij liquir. ʒiij herb. capill. ♀r. marub. alb. chærefol. aa mj sem. anis. fœnicul. aa ʒij m. ds. ad alvi libertatem conservandam, & impetum tussis de nocte sedandum præscripsit mixt. ex anim. rhabarb. & liq. ▽r. sol. ♀r. aa ʒv mane & post meridiem gt. 60 dein duos pulv. ex spec. de hyacint. matr. perl. aa ʒß ⊕ pt. ʒʒ nat. a ℈ß mpil. de cynogl. gr. ij, confortandi & acredinem involvendi fine ℞. gelatin. C. C. ℔ß syr. capill. ♀ cum ▽ fl. namph.

namph. ℥iß confect. alkerm. ℥ß verum cum ipsius ægrotam invisisset, deprehendit statum esse ad phthysin inclinantem cum febre lenta, hinc ad modum Mortoni *phthisiolog. lib.* 3. *c.* 5. præscripsit: ℞. ▽ tormentill. plantag. aa ℥ij cinamom. s. v, ℥ß syr. myrtill. ℥j ✳ ʒj cortic. chin. chin. ʒiß m. ds. omni quadrihorio duo cochlearia. ℞. syr. heder. ▽r. ℥ij de meconio de portulac. de alth. aa ℥j pulv. cort. peruvian. ʒij laud. opiat. gr. iij m. d. s. sæpius cochlear theale sumatur. his ægra plenarie restituta narratur. *vol. X. obs. LIII. p.* 203. Tussis *valde differens est, omni practico sedulo examinanda, sibi diutius relicta, aut ab imperito medico tractata in phthisicam facile transit, alia vero sæpius phthisica creditur, quæ duntaxat humorosa dicenda, inter nobiles nostrates in magna commendatione est sequens decoctum, quod lungentranck vocant, quo phthisin incipientem curari posse, imo sæpius curatam credunt.* ℞. sem. anis. mij fœnicul. rad. liquir. polypod. quercin. fol. senn. s. s. herb. pulmonar. scabios. salv. hysop. fl. hepatic. passul. min. aa mj m. coq. in 4 amph. ▽ font. ad 3tias colat. adde mell. desp. cochl. ij. ds: *omni mane & vesperi haustus. in subjectis succulentis, tussique humorosa egregii effectus fuisse ipsus non semel vidi, sed non minus phthisin sanabit, quam experta illa remedia, quæ* Alex. Schamsky in prompt. med. pract. cap.

de

de phthis. p. 643. *commendat, perfectam phthisin ego nunquam curatam vidi neque credo.* Cohausen.

Febris lenta ex potu aquæ putidæ stagnantis.

Dn. *Acoluthus* pro diluendo humore putido, dedit infusum ex herb. chærefol. mj fumar. scord. aa. mß rad. scorzon. polypod. liquir. aa ℥ij. pro incidendis & eliminandis humoribus mixt. ex. arcan. ♀ liquid. & ℟ rhabarb. a ℥ij de qua bis de die gt. 60. vesperi pulvis. ℞. magnes. alb. rhabarb. pulv. aa ℈j crystall. montan. corall. r. ⊕ a ℈ß crem. ♀ ʒß m. f. pulv. divid. in 3 part. æq. dein pro confortando ventriculo. ℞. elix. balsam. Hoffm. ʒiij essent. aromat. stomach. & amar. aa ʒj d. 60 gutt. *vol.* 10. *obs.* 54. *p.* 207.

Dysenteria.

D. *Thebesius* cum nulla primarum viarum cruditatis adesset suspicio: VS. in brachio instituit, injunxit maximo studio NB. regimen diaphoreticum in lecto observandum, bis in die infusum theiforme ex herb. scord. millefol. veron. fl. chamom. vulg. papav. rh. & rad. liquir. subordinatis pulv. absorb. adstring. & diaphoret. ex matr. perlar. CC. ust. corall. r. bezoard. min. nec neglectis externis emplastr. theriacalib. aut ungt. anod. roborantibus. *vol.* 10. *obs.* 60. *p.* 220.

Variolæ malignæ.

Dn. *Thebesius* cum respirationem anxiam & difficilem, vires dejectas, coma notaret, ori aq. cinamom. cochlear. duo cum xv gutt. ♎ bezord. *Bussii* infudit, superbibi jussit infusum theæ calidum, subjunxit pulv. diaphoreticos & vtriquæ suræ vesicatorium applicavit, unde purpuræ cum euphoria successit exanthema. *vol.* 10. *obs.* 65. *p.* 230.

Lumbrici cum tumore abdominis in puero.

Injectus clyster ex decoct. fl. chamomill. & ☍ olivar. subjunctum laxativum rhabarbar. & aliquoties per septimanam datus pulvis ex sem. anis. absorbentibus, rad. ir. flor. & exigua squillæ portione. *vol.* 10. *obs.* 74.

Febris catarrhalis maligna exanthematica, purpuraceo pustularis vesicalis ulcerosa.

Hanc in laico capucino sequentibus tractavit, & feliciter curavit D. D. *Frenzel.* dedit potiunculam alexipharmacam ex ▽ lact. alexiter ℥iij scord. flor. sambucc. aa ℥iß ℞ bezoard. secundum dispensator. Wurtenberg. diascord. Fracast. correct. aa ℥ij syr. de contrajerv. ℥vj d. omni quadrihorio duo cochlaeria. pro potu erat decoctum CC. cum hord.

hord. rad. ſcorzoner. citratum. accedentibus tendinum ſubſultibus, tuſſi &c. ℞. ☧ bezoard. M, camph. ʒß ☍ bezoard. Wed. ʒiß m. ℞. pulv. bez. anglic. ʒj conchar. citr. bezoard. min. ſuccin. alb. ppt. ⊕ Xſtall. aa ʒß ♃♃ nativ. ℈j camphor. gr. jß ▽ lact. alexiter. ℥ij C. B. ceraſor. n. fl. til. a ℥j ▽ CC. citrat. fl. jv. cordial. aa ℥ß ſyr. acetoſ. citr. papav. alb. aa ʒiij m. d. ℞. paſt. de alth. ſecund. diſpenſ. Wurtenb. ℥vj d. s. ℞. ferment. acr. ſapon. n. aa ʒij ſem. ſinap. contus. herb. rut. rec. a mj cepar. contus. No. iij ⊖ commun. ℥ß cum ✝ acerrimo fiat epiſpaſticum plantis pedum applicandum. Cum notaretur oris ſiccitas, faucium inflammatio, & deglutiendi difficultas potui ordin. inditum eſt ⊕ ♁niat. ℞. ſpec. pro gargariſm. ℥j herb. prunel. pyrol. aa mß fungor. ſambuc. ʒß flor. balauſt. chamomill. aa pj caric. pingu. No. iij coq. in ſ. q. ▽ pluviæ colat. adde roob diamor. alb. græc. aa ʒiij ⊕ Xſtall. ʒß m. f. gargariſatio & injectio per ſyringam. ℞. ▽ prunell. ſalv. aa ℥ij rob. diamor. ℥ß dianuc. ʒij mell. roſac. ℥ß O uſt. ℈j m. pro oris collutione. Cum alvus per ſex dies eſſet obſtructa clyſma emolliens injectum. ℞. decoct. ſpec. emoll. ℥x ☍ fl. verbaſc. ℥j fl. chamom. ℥ß vitell. ovor. No. j. ⊕ ʒß m. cum adhuc omnia in deterius ruerent, ſuris duo magna applicata veſicatoria & ſeq. ℞. pulv. bez. angl. comp. ʒj alb. Ludovic.

ʒiß bezoard. min. ſuccin. alb. ⊕ perlat. a ʒß ▽ lact. alexiter ℥iij epidem ℥ij theriacal. camphorat. ℥j ſyr. de contrajerv. ʒvj m. d. s. ℞. ▽ ceraſor. n. fl. til. violar. aa ℥j naph. flor. iv. cordial. cinamom. buglos. aa ʒß confect. alkerm. ʒj julap. perlat. ʒiij m. d. dabantur omni binorio duo cochlearia. interpoſitis ſubinde aliquot cyatis infuſi alexipharmaco-pectoralis, *atque ad arcendam exterius gangrænam* mixtura tepide applicabatur. ℞. rad. angelic. imperator. ſcabios. aa ʒß ir. flor. ʒij herb. ſcord. ſcabios. heder. ▽r. capill. ♀r. aa mß. fl. ſcabios. ſambuc. papav. rh. aa p. j. paſſul. maj. ℥j cort. citr. ſem. anis. ſtellat. aa ʒiß concis. d. s. ℞. ▽ ♆ ℥iij V rectificat. camphor. ℥ij ♎ matrical. ℥j m. d. s. Cum oculi ſerum acre plorarent. ℞. ▽ ♆ temperat ℥iß euphras. fl. cyan. calcatrip. a ℥ß trochis. ophthalm. Rhaſis ʒß m. d. ad Vit. Tandem cum ulcera adhuc ſerum acre plorarent, ℞. pulv. plumb uſti. lap. 69. ppt. ♉ diaphor. boli armen. r. aa ℈j myrrh. elect. aloes, ⊖l. alb. a gr. vj maſtich. oliban. ſarcocoll. ſangu. dracon. a ℈ß m. f. pulv. ℞. empl. de ſpermat. ranar. ʒij ds. poſt elotionem ulcerum cum ſuperiore mixtura, pulvis inſpergebatur, & dein imponebatur emplaſtrum. *vol.* 10. *obſ.* 76.

Pulveris ſquillitici compoſiti vires.

D. Dr. Albrecht ad diu eſin promovendam, ſerum viſcidum incidendum & evacuandum

cuandum summopere commendat. ℞. pulv. rad. squill. crud. gr. vij vincetoxic. pimpinell. alb. bryon. aa gr. jv ⊕ gr. v. m. ds. *vol.* 10. *obs.* 84. *p.* 305. in dispensatorio Borusso-Brandeburgico p. 160. *sequens* Stahlii *prostat formula* ℞. rad. squill. recent. ℔j rad. vincetoxic. ℥iv contunde in pastam, exsicca & pulverisa. *in prælectionibus ad hunc pulverem* p. 265. *scribit* Cl. Schulzius: *est resolvens potentissimum in asthmate humido, catharro suffocativo, œdematibus & cachexia utilissimum.* Helvetius Recueil de diverses methodes p. 242. *rad. squillæ pptæ in vino albo factum infusum tanquam potentissimum diureticum commendat in hydrope, verum circa ejus usum notandum, ne larga sed avara manu porrigatur, quamprimum enim post assumptionem nausea, vel vomendi conatus ingruunt, signum est, squillæ acrimoniam teneriores ventriculi tunicas irritare, & hinc dosis imminuenda, alioquin anxietates parit terrificas.* Cohausen.

Atrophia luem veneream excipiens.

Postquam vir juvenis post longum decocti lignorum, ℞æ antimonii, & hydragogorum usum in tabem vergebat, ut materiam roscidam restitueret, acrimoniam leniret, subdolum internum æstum temperaret, aquam selteranam lacti nuptam per plures hebdomadas propinavit, sub vesperam dedit pulverem acidum stomachi in-

 verten-

vertentem ex lap. 69. matr. perlar. magnes. alb. & ad ſtomachi tonum conſervandum elix. ſtomach. temper. Vienn. animæ rhabarb. junctum dedit *Val. Ern. Cohauſen.* feliciter peracta cura morſulos ♁niales Kunckelii ſumere per menſes juſſit. *vol.* 10. *obſ.* 85. *p.* 312.

Cicutæ veneni remedium.

Dn. Hee narrat puellam cicutæ radices pro paſtinacis devoraſſe, & dura perpeſſam ſymptomata, juſſit dari lac tepidum cum ☋ quodam expreſſo, verum cum ob penuriam ☋ deeſſet, ſolus lactis largus potus venenum cicuravit & ægra convaluit. *vol.* 10. *obſ.* 87.

Scabies ferina in gravida.

Dn. Dr. *Madai* ſero lactis, pulvere abſorbente & decocto mundificativo pro potu ordinario, curationem aggreſſus & perfecit, alvi obſtructioni clyſteribus emollientibus mederi ſtuduit ex eo, quia ægra gravida erat: *vol.* 10. *obſ.* 94. *p.* 381.

Motus convulſivi varii.

D. Dr. de *Fiſcher* obſervavit paroxiſmum duplicare purgantia, evidentiſſime autem revocari per pediluvia calida, variis fruſtra adhibitis *puellæ* clyſterem ex herb. carminat. cum ☋ ♀ fætid. gt. xxv & vitello ovi poſt exhibitos pulveres aloetico-ſalinos, injici juſſit; *ſuccedit menſtruatio.* pergitur

gitur cum aloe hepatic. & ☿ prioris ad gr. vj vel vij secundi ad ℈j, interponitur Ra ♀ri cum terebint. solut. & ☋ sapon. abdomini emplastr. de galbano imponitur. cum optimis ægræ rebus hæc repetuntur & continuantur. *vol.* 10. *obs* 99. *p.* 395.

Calculus vesicæ.

Dr. *Bænniken* mulieri sequens dedit. ℞. extract. pareiræ bravæ urtic. min. aa ʒj sapon. alicant. ʒij solv. in ▽ veronic. & cerefol. vinos. aa ℥j de colat. d. mane & vesperi gt. LXX ex ▽ fontana. mulier excrevit calcul. ℥iv sed remansit ⊡ incontinentia. *vol.* 10. *obs.* 104.

Febris epidemica.

Cl. *de Hahn* epidemiam vernam 1737 Vratislaviæ grassantem describit, causam deducit ex humida præcedentis anni dispositione, annonæ caritate, vitiato aere, hinc dictæ malignitatis rationem in hebetato si non penitus destructo fibrarum & vasorum minimorum elatere latere opinatur, &c. febris erat continua, comites habens subitos virium lapsus, capitis & præcordiorum dolores graves, fluxionem alvi, pervigilium, inquietudinem &c. & multa alia sontica symptomata, huic febri & igni opposuit infestum ignibus elementum aquæ, jugi ablutione frigida vel pervertere vel delere tentans ignis sacros tot florentibus & vegetis

tis corporibus infestos *p.* 12. hinc *p.* 18. pergit: objeceram febri mox a principio potiones largas saturate ⊕tas, citratas, analepticas, ipsamque aquam simplicem sacharo blande saponaceam . . . fræna injeceram sævienti dolori remedio nocturno, semper ad dolorum gradus demenso, sumptis nempe vel pil. de cynogloss. sex, septem granis, vel extracti aquosi opii grano unico. . . . ab alexipharmacis calidis alienus eram, cum increscceret morbus, & inexpugnabilis crederetur; septimo die advolans pater, aqua frigida restinguere protinus febriles ignes jubebat, jugiter ergo spongiis abluebar, unde languentes vires egregie reficiebantur . . . . fenestris NB. apertis libero aeri aditus concedebatur. lectum de die alium, & alium de nocte occupabam . . . indusia frequentius permutabam . . . undecima morbi die ab hora tertia matutina ad septimam singulis horis corticis peruviani drachmam unam sumpsi. eo die ℥vj deglutitæ, duodecima ℥iv decima tertia ℥iij & 14. tantum ℥j. juges illæ ablutiones, ea die qua mori videbar, non negligebantur. *volum.* 10. *in append. p.* 18. Utinam *observatio hæc pluribus faustis tentaminibus esset corroborata, & opportunum eam applicandi tempus innotesceret, ita ut quivis semper tute imitari audeat, in omni febre maligna, petechizante, exanthematica, variolosa ægris nil molestius, magisque noxium regimine*

gimine æstuoso, adstantibus ipsique clinico nil gravius aut periculosius, quam copiosissimis putidis particulis farctum & occlusum aërem inspirare, hinc nunquam vereor januam, fenestrasque aperire, ut aer exhalationibus onustus expellatur, novusque licet frigidus tam ægrum, quam adstantes refocillansque intromittatur, quod, ut fit sine damno & periculo, ita cum utriusque egregio solamine. novi illustrem viduam doloribus rheumatico-arthriticis continuo afflictam, quæ fere omnes pharmaciæ loculos sumptuose excusserat citra speratum solatium, hæc se spongia aqua gelida repleta quotidie fricare & lavare fecit, imo axillis, humeris, homoplatis, dorso, collo aliisque partibus dolentibus lintea duplicata aqua frigida madida imposuit gestavitque, quibus summopere refocillata omnium dolorum lenimen tale percepit, ut nunc ab illis immunis sospes degat. Cohausen.

Febris intermittens.

Riedeselici avimontani, narrante D. *Jacobo Rittero*, in febribus intermittentibus radice gentianæ rasæ in ♎ frumenti semihorio ante paroxismum hausta utuntur, ter aut quater repetito hoc remedio fugatur febris primaria & recidiva. *vol. X. in append. p.* 155.

Scabies.

In hoc morbo huic regioni avimontanæ endemio & contagioso cum successu adhi-

adhibent, 1. ♎ ⊖l. quo cum loca tangunt scabiosa, dolores inde ferentes patienter. 2. unguento ☿riali dubio eventu se inungunt. 3 corticem interiorem frangulæ butyro adhibent torrefactam. erysipelati mammarum œsypum calidum imponunt. *vol.* 10. *in append. p.* 156. Præstans & *raro fallens contra scabiem fit unguentum, ex rad. oxylapath. recent.* ⊖ *commun. & butyr. rec. illoto. recentes radices conscinduntur, cum* ⊖ *pauxillo & butyro bene contunduntur in unguentum, quo bis de die partes scabiosæ inunguntur, & brevi scabies disparebit, quod me frequens docuit usus, & vix ullum pertimescendum inde est periculum, si pro delicatioribus aut tenerioribus præscribatur, per linteum transcolari & ☍ suaveolens addi, quin interne quædam acrimoniam corrigentia decocta dari poterunt, tanto effectus erit securior, & celerior.* Germani *ob effectum grindwurzel vocant. radicis & herb. decoctum pro balneo cutim nitidam reddere, & scabiem sanare scribit Zorn in Botanolog. p.* 378. *Lavamentum non inefficax ex herb. & rad. lapath. acut. contra scabiem suggerit* Muntingius p. 177. tract. *de herba Britannica.* Cohausen.

Collyrium anglicanum.

℞. tut. ppt. ℥j lap. hæmatit. ppt. ℈ij aloes opt. gr. xij margarit. ppt. gr. jv. in mortario porphyrino f. pulv. subtiliss. & cum s. q. pingued. viperar. f. l. ungt. *methodus*

thodus applicandi ſequens eſt: 1. VS. inſtituta, 2. veſicatoria in nucha & poſt aures applicata. 3. pro inflammationis gradu inter ſcapulas fonticuli excitati, inſuper veſicatoria applicata, quæ ſeri manationem juvarent, oculi aqua fontana eluti. Remedia interna probatiſſima erant: conſerv. fl. ror. mar. pulv. antiepilep. ac ad *guttetam* ex herbis betonic. ſalv. rosmarin. euphras. rad. valerian. caſtor. &c. cum ſubinde non promptus eſſet curationis ſucceſſus, ſuberant motus febrium intermittent. qui cortice peruviano prius domari debebant. *vol.* 10. *in appendic.* 288. Magni *quondam* Electoris Trevirenſis Joannis Hugonis (cujus memoria ſemper erit in benedictione) magnus Cancellarius de Sohler *poſt continuas lucubrationes, ſtudia, & lectiones cet. ophthalmiam chronicam, oculorumque vitium contraxerat, quod archiatrorum induſtria vincere non poterat, conſultus ni fallor ophthalmiater Francofurtanus qui ſequens (quod ex autographo exſcripſi) ordinavit unguentum, quod feliciſſimi & talis quidem fuit effectus, ut plurimis adjutorio fuerit, & in hunc uſque diem ſub rubrica* Canzlers augenſalbe, *adhuc celebre ſit collyrium:* ℞. ſacchar. ħn. ʒij margarit. ppt. ʒij ℈ij tut. ppt. ʒj aloes ſuccotr. ℈ij camphor. ℈iv bol. armen. ℈viij axung. ſerpent. ℈j butyr. recent. ʒij mds. *Mihi in frequenti & fauſto ſemper uſu eſt collyrium* Weisbachii *quod* Junckerus in conſpect. med.

pract.

pract. tab. 24. p. 211. & Nenterus in fundam. theoret. pract. part. 2. cap. 3. p. 237. *describunt & commendant.* ℞. tut. ppt. ℥j corall. r. ppt. camphor. facchar. ♄n. aa ʒß nihil. alb. ʒij virid. ær. gr. xij butyr. majal. illot ℥iv m. l. a. *ante quietem nocturnam oculis magnitudine pisi immittitur, in omnibus oculorum affectibus, imo ipsa incipiente cæcitate utiliter adhibetur.* Hippiatri *axungiam aschii piscis in ophthalmia & oculorum affectibus mire commendant, nec in homine contemnendus est usus, sed ut recens sit necesse est, omne enim pingue & ☍sum si vetus, rancescit & corrosivum fieri solet,* lapis *calaminaris in pulverem subtilem tritus & cum butyro recente non salito in unguentum redactus, vel etiam vino albo infusus in ophthalmia præprimis serosa collyrium perhibet non contemnendum multis pomposis non cedens.* Cohausen.

Pulvis de gutteta.

℞. rad. pœon. mar. sem. ejusdem diptamn. alb. visc. quercin. aa ʒß sem. atriplic. ʒij cran. hum. ʒij corall. r. ppt. lap. hyacint. ppt. aa ʒj ungul. alc. ʒß fol. ☉r. ʒj m. f. pulv. *vol. 10. in append. p. 290.*

Hæmoptoe hæmorrhoidalis hypochondriaca.

Cl. Dn. *Albrecht* pediluvia frequentiora, & circa æquinoctia & solstitia V. S. in pedibus in subsidium vocavit. subinde hirudines

dines ano applicavit, in usum vocatis simul clysteribus emollientibus, additis pilulis Becherianis, curatorie pilul. Becherian. interne datæ obfuerunt, sed potius praeservative datæ interposito pulvere antispasmodico excitabant sensum recrudescentis mali, rhabarbarina et mannata egregie alvum cum lenimine subducebant, dein decocto aperiente passulato ex rad. taraxic. cichor. gramin. polypod. nunc cum ▽ simpl. nunc cum sero lactis, neglectis omnibus adstringentibus, adhibitis vero temperantibus antispasmodicis feliciter dimicavit. Si continuabat excretio addidit corall. r. & mpil. de cynogl. successit tandem dispositio cachectica & pedum œdema, quod cessit usui pulv. squill. comp. & rad. bryon. cum rob. ebul. &c. *vid. Act. Nov. phys. med. G. N. C. tom. 1. obs. 1. p. 3.*

Iteratos abortus præcavendi methodus.

Cl. *Thebesius* jussit, ut, cum se gravidam sentiret, lectum peteret, & corpus debile quieti per plurimum gestationis tempus traderet, omnem & levem corporis motum omitteret, tertio autem quovis mense ineunte sanguinem e brachii vena modicum mitteret, & quæcunque sanguinis orgasmum ciere possunt fugeret. *Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 14. p. 78.*

Tumor testiculi a conquassatione.

D. D. *Klein* cum felici successu ordinavit unguentum ex illo de alth. Pharm. Noric & menthaceo, gummi ammoniac. galban. bdell. camphor. quocum blanda simul frictione pars tumens inungebatur suspensorio commodo superdato. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obs.* 22. *p.* 96.

Radicis squillæ vires antihydropicæ.

Inter remedia hydropi debellando commoda, nullum facile reperitur radice squillæ comparandum, utpote quæ omnes eius indicationes adimplet, sero per alvum, urinam, quin & per œsophagum & asperam arteriam evacuando accommodatum. *Fürstenau L. C. obs.* 29. *p.* 116.

Febres soporosæ.

Ob metum apoplexiæ proxime adfuturæ corticis NB. peruviani potissimum usu sunt supprimendæ. *Fürstenau Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obs.* 30. *p.* 119. singulariter legi, relegique desuper meretur Franc. Torti therapeutice specialis.

Carcinus.

Inter specifica maxime celebratur herba sic dicta Ruperti . . . pariterque folia solani, agrimoniæ, semper vivi, persicariæ, beccabungæ, quarum herbarum succus cum pauca pompholigis portione subactus, atque

que linimenti forma mammis applicatus efficaciam exhibet plane singularem; similiter ad specifica referuntur empl. saturninum Mynsich. ungt. ♄ninum Deckeri; alcali primateriale Kortholti, alcali ♃ratum Allioth. linimentum Spigelii ad cancros, liquor nempe ⊖ fuliginis per deliquium pptus. *vid. Act. Nov. G. N. C. tom. 1. obs. 41. p. 172.*

Hydrophobia.

Dn. Dr. *Thebesius* e specificis antitodis electuarium de ovo, *ob nucem vomicam*, excellere credit, & amigdalas amaras maxime commendat, ita prævie partes læsas scarificare, & cucurbitas applicare, dein omni mane unam aut alteram amigdalam amaram edere, & quandoque balneo cum singulari effectu uti jussit. *L. C. obs. 72. p. 180.*

Odontalgia.

Dn. *Gesnerus* allium ob gravem odorem nunquam adhibuit, sed semen sinapi cum pauxillo aceti & fermento panis mixtum magnitudine thaleri, prævia leni frictione in brachio NB. lateris affecti bicipitis musculi aponevrosi, cum subsequo semper felici effectu apposuit. *Act. Nov. tom. 1. obs. 43. p. 183.*

Dentium dolor.

Cl. Dn. Dr. *Trew* notum est mulierculārum ad dentium dolorem euporiston, quod

parant ex aqua fervida camphoræ particulæ rasæ & conquassatæ adfusa, probe tecta & super fornace calefacta asservata, hujus infusi adhuc calidi portionem largam ore aliquandiu tenent, deinde exspuunt, idque aliquoties repetunt. *L. C. obs.* 49. *p.* 198. Efferus dentium *dolor ut plurimum empiricis remediis felicius tractatur, quam operoso practicorum studio, miserosque ad varia cogit tentamina, differens est causa crebro non extricabilis, sic diversa sæpius experiri oportet remedia. Illustrissima hujas familia sequentem Ram in usu habet:* ℞. ♎ anthos. ℥v ♎ ⊖✱c. ʒiij balsam. peruv. n. camphor. N. M. rad. zedoar. aa ʒij m. *& digeratur. gossypio dolenti denti applicatur. Par imo fortassis nobilior est, quæ* Mauritium Hoffmannum *agnoscit inventorem, ac in dispensatorio* Würtenbergico p. 211. describitur ℞. rasur. lign. sanct. ℥ij cort. lign. sassafr. ℥ß sem. hyosciam. rad. pyrethr. aa ʒij caryophill. piper. long. aa ʒj camphor. opii aa ʒß santal. r. ʒij ∇ rectificat. ℥xv. *diger. & filtr. efficacissimum remedium contra dolores dentium, vel gossypio dentis dolenti superimpositum, vel parum calefactum in ore detentum. Croci aut etiam rad. zzber. pulverem per nares lateris dolentis attractum momentanee dolorem sopivisse non semel vidi, illustrissimus quidam comes ab Anglo quodam pro secreto, & vix fallente experimento sequens pretio redemerat, mihi vero gratis communicavit.* ℞. alumin. optim. ℔.

⊖ l.

⊖l. opt. ℥j rad. angelic. pſat. caryophil. aromat. pſat. aa ℥ij m. l. a. & *in crucibulo calido fundatur, ſpatula lignea probe miſceatur & effundatur. hoc lapide tange dolentis dentis gingivas, & ſi dens putridus aut cavus fuerit, hujus pulveris pauxillum impone, & inſtantanee dolorem ſiſtere perhibetur; idem fere deſcribit principiſſa* Eleonora Maria Roſalia im freywillig aufgeſprungenem granat-apffel. *p. m.* 475. *No.* 12. Cohauſen.

Vitiligo.

Sequentem felicis curationis modum aggreſſus eſt *Dn. Dr. Boenneken.* ℞. ▽ laxativ. Vien. ℥iß electuar. caryocoſt. ℥iß reſin. gialap. gr. iij ſyr. roſ. ſolut. ℥iij m. ds. *Dein* ℞. panac. Edinburg. ℈ij gumm. guaiac. ʒß reſin. guaiac. ℈ß balſam. capaib. qs. m. f. pil. ex ʒj No. xij. de quibus mane & veſperi ſex ſumantur. ℞. rad. ſarſæpar. ℥ij chin. bardan. ſcrophular. polypod. aa ℥j glyzer. ℥ß raſur. lign. guaiac. ℥ij ſaſſafr. ℥ß paſſul. maj. min. aa ʒv ſem. fœnicul. ʒij ♁ crud. in petia ligat ℥ß m. divid. in jv part. æq pars una coquatur in 3. menſ. ▽æ d. ter de die ſcopinus. *externe lavetur:* ℞. ⊖l. alb. O. rup aa ʒij ☿ ſublimat. corroſiv. ʒß ſacchar. ♄n. ʒiij ⊖ ♀ ℈iv m. f. pulv. affunde ▽æ bullient. ℔ij ſtet per ☌☍ in infuſione. ds. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obſ.* 50. *p.* 200.

Tonsillarum pertinax exulceratio.

Dn. *Boenneken* 1mo dedit. ℞. ▽ C. B. fl. til. fœnicul. aa ℥j pulv. temp. ordinar. magnes. alb. cryſtall. montan. ppt. aa ℈ij ſyr. acetos. citr. ʒiij m. d. omni trihorio duo cochlearia ℞. ſyr. violar. mell. roſar. a. ℥ß eſſent. myrrh. ſine alcali ʒß balſam. peruv. ℈j m. poſt gargariſationem penicillo applicandum. ℞. reſin. gialap. ſacchar. caniar. aa gr. xij ☍ de cedr. gr. j. m. f. pulv. pro doſi; *æſtui febrili oppoſuit:* ℞. R fl. papav. rh. ℥ß liq. min. anod. ʒij d. omni quadrihorio 50 guttæ. *His nondum iuvantibus* ℞. mpil. Becher. gr. xv reſin. gialap. gr. iij ☿ dulc. gr. v ☍ de cedr. gt. j. m. f. pil. No. xj d. veſperi. ℞. rad. ſarſæp. ℥iv chin. gramin. lapath. acut. aa ℥ij cichor. polypod. glyziriz. raſur. lign. ſaſſafr. guaiac. aa ℥j cort. ☉r. ℥ß m. 4ta pars coq. in ſ. q. ▽ ad remanentiam mens. ij ter vel 4 de die bibatur ſcopinus. ℞. ▽ prunell. ℥viij ſyr. diamor. dianuc. aa ℥j mell. roſat. ℥ß ☍ ⊖l. gt. ij. eſſent. myrrh. ſine alcal. ʒj m. pro gargariſmate. cum motus febriles increbeſcerent, & amurca bilioſa in ſtomacho latere ſupponebatur, ex pulv. temper. ʒiij rhabarb. ʒj cum ſequenti vehiculo exhibuit: ℞. rad. chelidon. maj. ℥j cichor. ℥ß herb. veronic. betonic. aa mj ſem. anis. ʒij d. ſpecies pro thea & eclegma ex mell. roſar. ʒiij cin. cent. min. alb. gæc. aa ʒj applicetur

plicetur penicillo ter de die. Licet his diu continuatum, tamen nil profecit, hinc ad acriora progressus, ▽am nempe viridem Hartmanni bis de die applicavit, faucesque decocto eluere jussit: ℞. herb. malv. hortens. mj prunell. veronic. salv. plantag. flor. ros. r. aa mß rad. polypod. ℥ij m. coq. in ▽ font. mens. ij & ✝ vini ℥vj colatur. d. pro gargarismate. *Dein interne* ℞. diagryd. gr. viij ☿ dulc. ℈ß ☍ de cedr. gt. j. mds. *tandem* ℞. æthiop. min. ad mentem Schulzii ppt. ℨj extr. cent. min. ℈j s. q. terebint. venet. f. pil. No. xxxviij d. omni mane jx repetiit aliquoties laxantia, & ulcera fuere consolidata. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obs.* 57.

Carcinoma faucium.

Dn. *Boenneken* injuncta prævie diæta, ℞. mpil. balsam. *Goblii* ℈iv f. pil. xxxvj sumantur quarto quovis die vesperi No. jx. ℞. æthiop. min. Schulzii ℨiij extr. cochlear. qs. f. pil. No. LXXXjv. conspergantur pulv. ♁n. de his sumantur omni mane vij. *Superbibendo:* ℞. rad. sarsæp. ℥ij chin. bardan. scrophular. polypod. querc. aa ℥j liquir. ℥ß passul. maj. min. aa ℨv sem. fænicul. ℨij m. 4ta pars coquatur in ▽ font. mens. ij de decocto bibatur ter de die quadrans. tepide bis de die ▽ virid. *Hartmanni* partes exæsæ illinibantur. dein os eluebatur. ℞. ▽ fl. papav. rh. malv. heder. ▽r. salv. fl.

 sambuc.

sambuc. sclopetar. (*l'eau d'arquebusade*) aa ℥ij essent. myrrh. sine alcal. ʒij pimpinell. alb. ʒj alb. græc. ʒij lap. prunell. ℈j syr. diamor. violar. aa ℥ß. mell. rosat. ʒij m. d. s. his per mensem continuatum fuit, & tenue eclegma ordinavit ex succi limon. ℥j ▽ rut. ℥ij mell. rosat. syr. moror. aa ℥j ♎ ⊕ dulc. ʒß m. repurgato ulcere sanationem sequenti promovere studuit: ℞. essent. myrrh. sine alcali ℥ß balsam. peruv. ʒj syr. violar. ʒij illinatur ter quaterve de die penicillo. Curam dein exoptatam perfecit repetendo pil. bals. Gohl. & dando sequentes. ℞. pulv. alterant. Edinburg. ʒij gumm. guaiac. ʒiß resin. guaiac. ʒß balsam. capaib. qs. ex ʒj f. pil. No. xij d. tres omni mane vesperi in superiori decocto. *Act. nov. G. N. C. Tom.* 1. *obs.* 52. *p.* 206.

Antivenerea.

Dnus *de Swieten* in dissertat. epistol. ad Beccarium certo affirmat, pondus grani dimidii ☿rii sublimati corrosivi in uncia una ♎ simplicis frumenti soluti, si vesperi pariter & mane unum aut duo cochlearia hujus ♎ assumantur, illud esse, quod luem veneream, cancrumque ipsum exulante omni salivatione, certissime debellet . . . . Decoctum antivenereum Dr. Gaukes consistit ex ras. lign. guaiac. ℥iij rasur. ligni sassafr. ℥ij rad. chinæ ℥j quibus in ▽ coctis ☿ vivi & ♁n. crudi in petia ligat. ℔j additur, &

tam

tam diu coctura continuatur donec ℔vj remaneant, vltimo vero rad. liq. ℥ij adjiciantur. *Boerhaavius* affirmat, quod si ægro tanta dosi illud decoctum exhibeatur, ut totus ejus sanguis in decoctum quasi abeat, luem veneream radicitus exstirpari .... celebratum quoque remedium est *Plumieri* ex part. æqual. ♁ris ⊙ti ♂nii ultimæ præcipitationis, & ☿ dulc. quater sublimati constans. vid. Act. Edinburgensia. *Act. Nov. G. N. C. tom.* 1. *obs.* 58. *p.* 229.

Cancrosi ulceris remedium.

Dn. Dr. *Jacobi* sequens invenit & communicavit: sumpsit nimirum vitrum ♂nii subtilissime pulverisatum, cui optimi ☍ ⊖-li fumantis quantum ad consistentiam pultis obtinendam sufficit, adjecit, acetumque vini ope frigoris hiberni concentrati ad eminentiam trium digitorum infudit, peracta digestione cum liquore filtrato + litharg. confecit, postea ♁ ♂n. ⊙tum primæ & secundæ præcipitationis cum ☍ papav. recenter expresso, ad sufficientem solutionem coxit, & a remanentia separavit, quam cum empl. diapompholig. sufficiente quantitate miscelam subire coegit; ex balsam. hocce ♁ris ⊙ti ♂nii, & supra dicta extractione lithargirii l. a. unguentum nutritum paravit, hoc unguento plumaceola mollia leniter tepefacta imbuit, & totum ulcus contexit, superimposito dicto emplastro in-

terne dedit arcanum ♀ri ♄niale *Rothii. Act. nov. tom.* 1. *obs.* 59. *p.* 235.

Antipyretica.

Cl. D. *Jacobi* ⊖✱c. drachma ad minimum pro dosi tribus vicibus de die, præmisso vomitorio vel laxante, in intermittentibus exhibenda, quo plures intermittentes etiam quartanæ profligatæ. Secundum est cortex cascarillæ, quem in forma decocti exhibere solet felicissimo cum successu; ex cascarillæ ℥ij cum mensura dimidia ▽æ ⦶sæ succo citri imprægnatæ decoctum interdum infusum paravit, cui syr. granator. vel acetos. citri gratum conciliavit saporem, horis intercalaribus, & quidem singulis mediis cochlear pro dosi exhibuit. *L. C. obs.* 60. *p.* 238.

Specificum antiepilepticum.

Illud communicat Dn. *Weismannus* senior. ℞. ⊕l. cyprin. q. pl. solve in ▽ pluv. solutum filtra, filtrato infunde ♎ ⊖✱c. ▽sum concentratum cum ⊖ ♀ paratum ad punctum saturationis, relictis his parumper in quiete affunde 🜅 rectificatissimi qs. tum præcipitantur crystalli, quæ mediante charta bibula separantur, hæ crystalli elegantes in vitro bene obturato ad usum conservantur. *L. C. obs.* 67. *p.* 279.

Nervinorum morborum remedia.

Si morbus nervinus acceleratam exigit medelam activioribus ♎tuosis & nervinis

vinis, e. g. ⊕ vol. C. C. viperar. ⊖✱c. ∽ C. C. ebor. ⊖✱c. liq. min. anod. liq. C. C. succinat. ꝏ rectificat. CC. camphor. ꝏ cajeput &c. initium curationis faciendum. quorum usus quoque salutaris deprehensus est in illo morbo spasmodico vago, quem die kriebel-kranckheit appellant. *D. Joerdens Act. nov. tom.* 1. *obs.* 68. *p.* 281.

Enormis uteri hæmorrhagia.

Cl. Dn. *Tralles* cum talibus symptomatis tam enormem observavit, ut omnes crederent animam cum cruore effluxuram; suadebat in his angustiis, ut omnibus ∽sis excitantibus NB. quibuscunque demum titulis sese commendare illa videbantur, prorsus valere jussis ad quietem perpetuam vergens vitalis sanguinis circuitus frictionibus artuum sine intermissione adhibitis sustentaretur . . . naribus acetum rosaceum continuo affricabatur . . & dein lac tepidum cum pauco sacharo cochleatim ori instillabat, quoties ægræ permittebant conditiones . . . . illico afferebatur ♂tis ⊖-lum, quod ea quantitcte in ▽ simplici dissolvebatur, ut linguæ sufficientem adstrictionis sensum imprimeret, hacque pessum humectatum in os uteri intrudi fecit, qui pessus momentanee profuit. dein quater de die dedit scrupulum unum corticis peruviani cum laudabili effectu. *Act. nov. tom.* 1. *obs.* 82. *p.* 326.

Hæmor-

Hæmorrhagia uteri.

Periculosissimus hæmorrhagiæ status cordatum practicum vt in diversos deducit conceptus, ita *Exmus Tralles* in vagos abierat; & sequentes autorum recenset: *Sylvii potio* ex ▽ burs. pastor. equiset. plantag. corall. lap. hæmatit. laud. op. & + constat *Lentilio*, *Hoffmanno*, *Heistero* & *Helwigio* toties laudata. *Heurnii* pulv. stypticus ex sem. hyosciam. lap. hæmatit. & corall. &c. *Helvetii Traité de pertes de sang.* ex alumin. & sangu. dracon. *aut* pulv. ex spec. de hyacint. croc. ♂tis aperitiv. Stahl. et mpil. de cynogl. &c. reminiscebatur epithematis quod in nimio mensium fluxu efficacissimum *Freindius* laudat: *Emmenol. cap.* 13. *Hist.* 3. ex cort. granat. rad. tormentill. rosar. r. balaust. in ▽ ferrariorum coctis pro fomentatione abdomini & pudendis applicandi. *Riverius oper. p.* 374. laudat acetum vini spongiæ ope regioni pubis applicatum. & illius *Hilscheri* quo quoque utitur *Lentilius* ex ▽ rosar. + rosar. ⊕ & sacchar. ♄ni. subfrigide lumbis & pubi applicandi. *Harrisius* fotum ex V rectificato calide pannis laneis admotum pertinacem mensium fluxum sistere perhibet. *id. ibid.*

Angina apostematodes epidemica.

In hujus curatione præ cæteris probata invenit *D. de Bergen*, parabantur gargarimata

mata ex melle in ▽ decocto, quibus os sæpius eluebatur. Alii substituebant rob. sambuci. lac cum flor. chamomill. vel malv decoctum aut siringa injectum, aut instar gargarismatis adhibitum optimum exserebat effectum. Externe adhibebantur fotus ex melle, flor. sambuc. rad. symphit. maj. cum ▽ coctis. Decoctum salviæ non minus salutarem edebat effectum; potus semper calidus concedebatur, iis, qui eluctabantur, exhibebatur lene laxans. *Act. nov. tom.* 1. *obs.* 83. *p.* 338.

Mania.

Maniaco triginta annorum audax Medicus octodecim vicibus per intervalla ad ℥xvj & ℥xviij sanguinis detraxit, validiora purgantia præbuit, vesicatoria suris, nuchæ & vertici imposuit, interpositis anodinis, sed irrito conatu. Hinc raso capiti regioni capillatæ unguentum ☿riale bis de die sat fortiter affricare jussit, unde tertio die facilis salivatio, & patiens ad se rediit, & continuato per mensem unguenti usu sanus evasit. Quod si delirium maniacum recens, Dr. *Schlichtingius* illico sanguinem a ℔j ad ℔ij mittendum, & V. S. ter 4. 5. ad 10 repetendam suadet; VSni subjungantur cathartica fortiora ex hellebor. n. scammonio, gumm. gutt. resin. gialap. externe applicentur vesicatoria, rubefacientia, largo subjuncto usu ⊕sorum. -o- acidor. interpositis

positis quandoque anodinis, inedia imperanda, & aquæ frigidæ potus: si aliqua ex intermittentium classe, delirio fomitem suppeditare videatur, in NB. cortice peruviano consilium quaerendum. *Act. nov. tom.* 1. *obs.* 88.

Dolor acutus vagus sub deglutitione.

Cum nulla adesset causa manifesta Dr. *Stieff* primo dedit infusum calidum ex herbis veronic. tussilag. consolid. fl. malv. papav. cum syr. violar. de alth. & capill. ♀r. cum vero doloris transitus de uno in alium locum esset, diaphoretica præstare credidit; hinc mixtur. simpl. cum sext. part. liq. min. anod. ad 50 guttas ter quaterve de die dedit, & admiscuit largius essent. pimpinell. alb. externe emplastr. de meliloto cum diaphoret. Myns. conjunctum imponere & per plures dies cum secundo effectu continuare jussit. *Act. nov. tom.* 1. *obs.* 90. *p.* 356.

Lues & symptomata venerea.

D. D. *Stieff* bubonibus in inguine applicavit empl. Vigonis cum 4plo ☿rii cum diaphoret. Myns. & ♂♂ guaiac. mixtum. conjunctis simul sacculis ex speciebus discutientibus & emollientibus. *Ulceribus penis* unguentum digestivum & basilicum cum essent. myrrh. mixtum frequentius imposuit, & glandem cum decocto lignorum satu-

saturato juncta simul ♁n. acri ℞a sæpius abluere jussit. Dein curationem emulsione laxante, (quæ in sanguineo-cholericis præ aloeticis proficua) inchoavit; dein pro scroto suspensorium & cataplasmata resolventia ex farinis cum ▽ in pultis formam coctis admixto ⚭ lumbr. ▽r. applicavit, & de nocte emplastr. de spermat ceti, cum ob phimosin glans dolorose tecta esset, linteola lacte tepido cum flor. chamom. sambuc. & fol. hyosciam. cocto madefacta applicavit, atque simul tepide cum mucilag. sem. psyll. & vitell. ovor. injecit. intra præputium vero & glandem essent. myrrh. lignor. & pimpinell. cum guttis aliquot ⚭ hyosciam. &c. cum 3tio die motus graves febriles observarentur, sepositis decoctis antivenereis VS. instituta cum euphoria, dein matutinis horis ad sudorem promovendum in lecto bibit mensuram unam decocti lignorum primarii cum 80 gutt. essent. lignor. & pimpinell. ante lecti introitum pulv. ex ♁ diaphor. & æthiop. min. interpositis pilul. ☿rial. sine aloe dedit per xxjv dies. Studuit antevertere NB. salivationem utpote a qua faucium gravia mala metuebat, his non attentis phimosis in sphacelum abire minabatur, cumque æger scalpellum metueret, fomentum ex ▽ ♆ aliisque discutientibus paratum per aliquot dies linteis duplicatis applicavit; cumque illud non sufficeret, sacchar. ♄ni in

in alio ſubſtituit, tepide linteamina intinxit totumque penem omni ſemihora involvit, quod diligenter continuatum optime profuit, unus bubo diſcutientibus diſcuſſus, alter emollientibus ſuppuratus. Ad ſordes dein ex cute eluendos, balneum aquæ dulcis, dein ad tonum cuti reſtituendum ex herbis & ſapone veneto conceſſit. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 91. *p.* 360.

Hæmatocele.

Dr. *Sachſius* cum notaret nullum adeſſe prolapſum inteſtinorum, prævia VSne ad præcavendam inflammationem, ſacculos ex reſolventibus addito ⊖✳c. in ▽ & ✝ coctos applicavit, clyſterem injici curavit, interne dedit reſolventia, carminativa laxantia &c. ſed fruſtraneo effectu; hinc acu triquetra perforari juſſit, & ingens quantitas ſanguinis craſſioris nigricantis effluxit, dein vulnus ſimplici emplaſtro texit, & æger convaluit. *Act. nov. tom.* 1. *obſ.* 95. *p.* 383.

Quartana, anaſarca & ſphacelus genitalium.

Cl. Dn. *Sachſius* mulieri gravidæ, ob intemperantem victum hæc patienti, dedit interne remedia æſtum mitigantia, vires reſtaurantia, externe diſcutientia, balſamica digeſtiva, dein diuretica blandiora & corticem peruvianum in electuario, quibus

ægra

ægra convaluit. *L. C. obs. 96. p. 385.* Febribus *intermittentibus diutius durantibus aut sibi relictis, vel præpostere tractatis, vel si nimius potus ingurgitatus fuerit, anasarcam & ingentes tumores ædematosos succedere observatu haud rarum est, cum vero hi tumores maxime ob vappescentem sanguinem, aut ejus vigorem suppressum, dein ortam partium atoniam oriri soleant, nusquam aptius tractantur & curantur, sananturque quam illis remediis, quæ cruori vigorem, partibusque solidis tonum restituunt, in quem finem ⊖bus digestivis nuptus* cortex peruvianus *eminet; qua methodo me non paucos feliciter restituisse lætus recordor.* Cohausen.

Maculæ scorbuticæ.

D. Dr. *Sachsius* vetulæ præscripsit mixturam ex ℞. ♁n. ☿sat. & essent. lignor. cum ∽ cochlear. ppt. infusum ex herb. recentibus cochlear. nasturt. beccabung. & sem. fœnicul. cum sero lactis. pro potu decoctum ex rad. fœnicul. gramin. cichor. lapath. acut. sarsæparill. ratur. C. C. lign. sassafr. sem. dauc. cret. & cass. lign. linctum ex mucilag. sem. cydon. cum ▽ rosar. ppt. syr. fl. papav. rh. & mell. rosar. interpositis laxantibus, & subjunctis diapnoicis. *vid. Act. Nov. tom. 1. obs. 97. p. 387.*

Lithontripticum Anglicanum.

Hoc remedio per triennium in una serie usus fuit gloriosæ memoriæ Elector

 Tre-

Trevirensis Franciscus Georgius e comitibus de Schönborn. ℞. rad. bardan. ℥vj fœnicul. petrosel. ℥j sapon. alicant. bolum j. ▽ fontan. mens. ij coque leni igne ad medias. divid. in 6. part. æq. de quibus quater de die unam partem hausit, sumpto prius pulv. in vino Tokaviensi ex testar. ovor. calcin. ℥vj leriac. calcinat. ℥iß m. d. ℥j pro dosi. pasta saponacea sequens erat: ℞. sapon. alicant. opt. ℥xv nasturt. verrucosi in crucibulo tecto ad nigredinem combusti ℥viß mell. despumat. ℥ij m. f. glob. ℥vj ds. *L. C. obs.* 100. Hujus remedii *descriptionem magnæ Britanniæ Senatus, quem Parlamentum vocant, quinquaginta & quinque florenorum hollandicorum millibus a* Ioanna Stephens *redemit, & publici juris fecit.* vid. dissert. *de lithontriptico Anglicano* Dn. G. L. Jetzke Halæ 1739 *sub præsidio* Cl. Schulzii *habita*, it. commerc. literar. Norimberg. anni 1743 hebd. 30. p. 233. item Theophili Lobb *tract. de dissolventibus calculos.* Eminentissimum p. m. Electorem *citra incommodum, aut timendas ventriculi molestias hoc remedio per triennium assidue usum fuisse plures mecum mirabuntur. Extispiscina quidem nullum tam in renibus quam vesica calculi vestigium detexit, dubito tamen num duelech a continuato hoc usu dissolvi potuerit, suspicor potius ob carnosam vesicæ urinariæ crassitiem & duritiem exploratores delusos fuisse.* Cohausen.

Pulvis pectoralis.

℞. rad. liquirit. ℥iij spermat. cet. ℥ij sachar. citrat. seu cum flav. cort. citr. recent. deradendo mixt. ℥j. d. s. *ibid. p.* 398.

Pasta pectoralis.

℞. rad. liquir. ℔j coq. in s. q. ▽ font. dein dissolve in decocto gumm. arab. ℔iiß adde sachar. alb. ℔j coq. l. a. ad consistentiam marmeladæ &c. *id. ib.* Gratum *est remedium acrimoniam irritantem in catarrho, tussi ferina admodum involvens & leniens jucundiusque quam deprædicata posta* Altheæ (gallis pate de Guimauve) *cujus sequentem descriptionem suppeditat* dispensator. Wurtenberg. p. 124. ℞. rad. alth. rec. in taleol. concis ℥iv bulliant in ▽ font. ℔viij ad medias. in colat. dissolv. gumm. arabic. elect. sacchar. alb. a ℔iiß lento igne ad spissitudinem continuo agitando coquantur, deinde superinspergatur album e sex ovis recentibus in spumam conquassat. ▽ namph. odoratiss. ℥ß *lento calore inspissetur, usque dum manibus non amplius adhæreat & inde formentur pastæ oblongæ: humores acres faucibus imprimis & pectori noxios egregie demulcent, hinc in tussi sicca, asthmate quin ipsa phthisi commode dari possunt.* Cohausen.

Pedum œdema cum ⊡ imminutione.

℞. herb. rec. linar. genist. ebul. cum toto ononid. sambuc. absint. aa mjx cort.

tamarisc. m. vij comburantur lento igne & in cineres redigantur. ℞. horum cinerum ℥vj rad. junip. ℥j bacc. r. junip. ℥ß sem. fœnicul. petroselin. apii aa ℨj ⊕ ♁n. rad. squill. aa ℨij m. d. ad saccul. alb. infund. vini Rhenan. mens. iß. d. s. zweymal tags ein gläslein. promota est egregie diuresis, & tumor subsistit. Dein ad tonum restituendum, ℞. R. ♂tis ♀s. elix. bals. Hoff. aa qpl. d. bis de die 60 ad 70 guttæ &c. *L. C. p.* 399.

Gargarisma euporistum.

℞. ✝ vini ℥j ∇ ℥ß infusi theæ ℥vj sachar. alb. ℨiij m. f. gargar. *L. C. p.* 400. Laudabilis *& polychrestus hujus gargarismatis semper est usus tam in stasi inflammatoria quam serosa, potenter discutit, resolvit & incidit, omnemque quasi adimplet indicationem, in angina & uvulæ relaxatione. nostrates tum pro potu quam ad gargarisandum infuso auriculæ judæ sive fungorum sambuci, ut plurimum utuntur.* Guerthæus *pervincam anginæ singulare remedium vocat.* vid. Zorn Botanolog. p. 701, *& ego experientia ductus hujus infusum præ multis aliis quoque magni facio.* Cohausen.

Balsamatio exanimati corporis.

℞. ceræ alb. part. jv. ☍ junip. part. j. obducatur his linteum oblongum, quo ad instar fasciæ peracta conditura totum cor

pus

pus involvendum. ℞. rad. angelic. enul. petasit. valerian. aristol. rot. zedoar. herb. rut. absint. baccar. junip. aa ℥vj colocynth. myrrh. elect. aloes hepat. camphor. aa ℥iiß coq. in ✝ fortissimi mens. vij colat. adde 🜄 ℔jv ds. liqueur damit den leib inwendig auszuwaschen und zu beitzen. ℞. rad. tormentill. zedoar. diptamn. alb. a ℥ij hb. scord. CB. rutæ menth. cr. abrotan. absint. centaur. min. aa ℥ij cort. ☉r. citr. piper. alb. long. N. M. caryophill. aromat. macis. cinamom. aa ℥ ij sem. anis. fœnicul. baccar. junip. laur. styrac. calamit. gumm. benzoes. camphor. aa ℥viij gumm. oliban. myrrh. aloes, boli armen. aa ℥vij m. ds. pulver nach dem abgewaschenen cörper so wohl äusserlich als innerlich damit zu bestreuen. ℞. herb. absint. rut. menth. salv. artemis. rormar. origan. serpill. centaur. min. hysop. puleg. scord. majoran. matricar. thym. agrimon. aneth. betonic. aa ℥vj fl. lavend. rosar. r. stæchad. arab. spic. indic. fol. laur. asar aa ℥iij sem. carui, coriandr. baccar. junip. granor. paradis. rad. cyper. rotund. zedoar. gentian. pyrethr. calam. aromat. aa ℥iv N. M. macer. cinamom. santal. citrin. caryophill. aloes. myrrh. mastich. a ℥iv ⊖ commun. ℔ß m. d. s. species pro abdominis cavitate replenda. ℞. 🝖 spic. terebint. rosar. coct. aa ℥viij 🝖 junip, styrac. liquid. gumm. benzoes styrac. calamit. aa ℥vj terebint. venet. ℔j 🝖 N. M.

 expr.

expr. ℥iv m. liquiſcant leni igne refrigeratis adde ∞ lavend. citri caryophill. cort. ☉r. chamomill. myrrh. aa ʒj m. f. balſamum quo corpus in & externe inungatur.

℞. myrrh. elect. aloes hepat. aa ʒvj ſtyrac. calamit. gumm. benzoes, coſti dulc. amar. caryophill. aromat. N. M. ſantal. citr. cinamom. lign. aloes fl. roſar. r. balauſt. lavend. anthos. herb. majoran. rormar. cent. min. abſint. a ℥ß ſem. baſilic. carui aa ʒvj moſchi & ambræ cum ſacchar. trit. ʒj m. f. pulv. prævia inunctione cum prædicto balſamo, toti corpori inſpergendus.

℞. ∞ nuciſt. caryophill. cinamom. de cedr. de bergamott aa ℥iij junip. ſuccin. aa ʒj pulv. myrrh. r. ʒj zibet. moſchi aa ℈j ambr. gr. x. m. d. s. balſamus pro condiendo corde. ℞. ∞ lavend. ℥ß ∞ cort. ☉r. ∽ roſar. a ℈ij zibet. moſch. a ℈j ambr. gr. x. md. pro inungendis cavitatibus oris & aurium. Denique iisdem, quibus abdominis cavitas, etiam culcitræ repletæ fuerunt ſpeciebus, *vid. Act. Nov. tom.* 1. *obſ.* 100. *p.* 404.

Aſthma ſuffocationem minitans & pedum œdema.

Cl. *Schuſterus* in caſu complicato a podagra retropulſa, hinc œdema, aſcites, tympanites, hydrocele, aſthma, præſcripſit medicamenta ex. ♀ ⊕lat. ⊕ ℥℥ camphor.

primum

primum cum ♁n. diaphor. & lap. 69. dein cum ſquilla, rad. ari, & pimpinella. *Ex liquidis* R. ♁nii ♀ſata liq. ⊽r. fol. ♀r. ♎ ♀r. bezoard. Buſſ. & ⊖li volat. *porro ſpecies pro infuſo* ex vincetoxic. aro, C. B. trifol. fibrin. capill. ♀r. cort. ☉r. cinamom. *potiuncula pectoralis* ex ▽ anis. fœnicul. hyſop. cinamom. oximell. & vino ſquillit. *laxantia* rhabarb. arcan. ♀r. manna, ſquilla, oximel ſquillit. ſyr. de cichorio cum rhabarb. *Externe* pro abdominis inunctione balſamum ex pinguedine caſtorii ſpermat. cet. ꝏ ☉r. chamomill. menth. cumin., N. M. expreſſ. & zibeth. *clyſteres* primo ex lacte & ſacharo, dein ex decocto chamom. & ꝏ, tandem adjecta fuit ſquilla. *Itaque adveniens* 1. *præſcripſit:* ℞. ♀ ⊖-lat. ⦶ depurat. aa ʒj lap. 69. ppt. ♁n. diaphor. aa ʒß ♁ ♁nii ℈j camph. gr. vj m. f. pulv. divid. in vj dos. d. mane & veſperi una. ℞. R. ♁nii ♀ſat. liq. ⊽r. fol. ♀ aa ʒij m. d. bis de die 60 guttæ. *dein purgandi cauſa.* ℞. rhabarb. opt. ʒij arcan. ♀r. ʒj mann. elect. ℥iß m. coq. cum ſ. q. ▽ colat. d. *ſubjungebatur per noctem.* ℞. ▽ anis. fœnicul. hyſop. oximell. ſquillit. aa ℥j m. pro variatione ſubſtituebatur vinum ſquillit cum ▽ cinamom. *vehiculi loco dabatur infuſum:* ℞. rad. vincetoxic. ari. aa ℥j herb. CB. trifol. fibrin. aa mj capill. ♀. mß cort. ☉rant. cinamom. aa ʒij m. d. s. *dein die 4to.* mane & veſperi ♀ ⊖-lat. ℈ij cum rad. ſquill. gr. v. exhi-

exhibebantur. *7mo* rhabarb. ʒj cum ſquill. gr. v. & externe balſamum. *9no* mane & veſperi. ℞. rad. ari, pimpinell. ⊕ aa gr. xxjv pulv. ſquill. gr. viij ☍ cinamom. gr. ij camph. gr. j. m. divid. in jv part. *12mo* ad alvum aperiendam ℞. rhabarb. ℥ß arcan. ♀ ʒj ſpic. celtic. ℈j coq. in ſ. q. ▽ colat. adde ſyr. de cichor. c. rh. oximell. ſquillit. aa ℥ß d. pro hauſtu. *13tio* ob recrudeſcentes dolores podagricos. ℞. ♎ ♀. ʒij bezoard. Buſſ. liq. min. anod. a ʒj m. d. mane gutt. 20. *21mo* ſequentia præſcribebantur: ℞. ℞. ♉n. ♀ſat. part. ij ♎ ♀ part. j. d. mane & ante meridiem 60 guttæ. ℞. ⊕ depurat. ♀ ⊕lat. aa ʒj rad. ari ʒß ♃♃ nat. ℈ß ſquill. ppt. gr. jv. m. divid. in jv. part. d. mane & veſperi; verum cum morbi recidivam metueret, dedit potiunculam laxantem ex rhabarb. ʒj arcan. ♀ ℈ij mann. ℥j in ▽ fervida. Dein repetita mixtura & pulveres, ſubjuncta balſamica mixtura ex pilul. balſam. polychreſt. in ▽ ſolut; iterum datum laxans rhabarbarino-mannatum & ℞. gumm. ammoniac. ʒij ▽ veronic. vinos ℥iij oximell. ſquillit. ʒvj m. ds. ab illis convaluit. *vid. Act. nov. in appendic. p. 145.*

Squillæ vires.

Cl. *Schuſterus* animadvertit, arum, ſquillam, gummi ammoniacum & ☿rium dulcem efficaciſſima eſſe œdematum remedia. *Lib. cit. p. 144.*

Hydrops

Hydrops post abusum cathartici & V. S.

Cl. *Schusterus* examinatis omnibus circumstantiis sequentibus curam feliciter peregit: ℞. R. ♁n. ♀sat. ℥j d. horis matutinis sexta & decima gr. LXX in infuso ℞. rad. vincetoxic. taraxic. aa ℥ß lign. sassafr. ℥vj herb. capill. ♀r. adianth. alb. trifol. fibr. aa mj. cort. ☉r. cinamom. aa ʒij d. ad chart. ℞. ♀r. ⊖-lat. rad. ari aa ʒj divid. in 6. dos. d. una pomeridianis horis in infuso theiformi. ℞. ♀ ⊖-lat. rad. ari aa gr. viij squill. ppt. gr. jv. d. in sextuplo d. vesperi hora decima dosis. Cum post hæc anxietates increscerent, quia medicamenta resolvendo non evacuando agebant, hinc decoctum laxans: ℞. rhabarb. ʒij crem. ♀ ʒj mann. calabrin. ℥iß coq. in s. q. ▽ font. colat. adde squill. ppt. gr. v. m. d. cum euphoria purgavit, cum vero pulv. squilliticos aversaretur. ℞. ♀ ⊖-lat. ʒij divid. in 4 part. æq. d. mane & vesperi, dein subjunxit pulv. rhabarb. ʒj dein species sequentes pro thea datæ. ℞. rad. ari. vincetoxic. aa ℥ß herb. CB. trifol. fibr. capill. ♀ a mß cort. ☉r. ʒij d. s. repetiit pulv. rhabarb. dein ante prandium dedit cochlear unum elix. visceral. Hoffmanni. Dein ℞. ♀ ⊖-lat. ♁ diaphor. ♂l. a ℈j m. f. duæ doses. his bene habuit. *Libr. citat. in append. p. 152.*

Elixir viſcerale Frid. Hoffmanni.

℞. extr. card. bened. centaur. min. aa ℥ß cort. ☉ recent. chin. chin. aa ℥j myrrh. elect. caryophill. aromat. aa ℥ß croc. ʒij ⊖ ♀r. ℥j m. affunde vini Hiſpanici menſuram unam Dreſdenſem, ſolve, digere, prævia leni coctura, colatura ſervetur uſui. *libr. cit. p.* 153. accurati *&* *commodo proximi ſtudentes, junioresque practicos inſtruere volentes Authores, meliùs, tutiusque remediorum etiam liquidorum doſes per pondera, quam per menſuras deſignarent; ubique enim notum eſt libram medicam* ℥xij, *&* ℥j *duos lotones &* *ſic porro pendere; menſurarum autem tanta tamque variabilis eſt differentia, ut omnes noſſe impoſſibile.* Obſervatione conſtat, Medicos annoſos in praxi occupatos & celebres plerumque remediorum quorundam euporiſtorum ſibi familiares acquiſiviſſe & condidiſſe formulas, quas a frequenti imo quotidiana experientia, probatas tenent, iis in ſuis præſcriptionibus indies feliciter utuntur. Medici juniores ſibi, ægrotisque ſuis bene conſulunt, ſi fauſta prædeceſſorum ſuorum veſtigia premant, inque eorundem medendi methodum curatius inquirant, obſerventque ſolide & ſedulo, quibus præſcriptionibus felices vel infelices fuerint: Clariſſimum quondam Batavinum ſenem & expertum practicum interpellabant, rogabant, conjurabantque cupi-

di

di discipuli, ut sua, quibus felix erat, illis revelaret arcana: respondebat hic: *discite meam praxin & habetis mea arcana.* Expedit itaque vt juniores pulverem academicum adhuc circumferentes, qui ut nocte vernatus unica fungus solet, suum mirari verticem & teres caput, scientia scholastica tumidi elato supercilio incedunt; in eo toti sint, ut praxeos exercitio se accingentes, quovis modo addiscant & observent, qua methodo veterani experti & felices practici in hoc vel illo loco aut climate procedere soleant, quæ specialis methodus ex libris nunquam (nisi fortassis iis, qui a practicis in illis vel sub eodem horizonte degentibus scripti fuerunt aut experimento periculoso, quod multorum mortes confirmarunt) addiscitur; vere genuine & nervose suis experientiis crebrius subnectis cum emphasi Baglivius: *Romæ scribo.* aliter Amstelodami, aliter Paduæ, aliter Viennæ, & aliter Confluentiæ idem morbus sæpius tractandus & curandus; ego itaque a praxeos meæ incunabulis adnisus fui addiscere & observare prædecessorum, vel seniorum expertorum collegarum fundatam therapeiæ methodum, quam licet non iisdem verbis vel formulis tamen similibus indicatis imitari studui: Magni Principis Electoris Trevirensis Joannis Hugonis doctrina & experientia celebris erat Archiater Joannes Zacharias Fürst, cujus filium

Mel-

Melchiorem Zachariam Fürst Eminentissimus Elector prævia matura cum statibus deliberatione de salariati & constituendi physici necessitate primum constituit Archidiæceseos inferioris protophysicum stipendiarium; hic anno 1698 eruditam de malo hypochondriaco flatulento Treviris pro gradu ventilavit dissertationem & anno 1731 ex tactu apoplectico occubuit, cui ego in officio successi, professuram Treuericam deserens, Confluentiam veniens, ocyus indagare cepi, in quibus prædecessor meus excelluerit, & quæ in praxi habuerit familiaria experimenta, cumque non duntaxat numerosam & pulchram bibliothecam ab ejus hæredibus emerem, simulque pharmacias nostrates diligenter percurrerem, examinarem & excuterem, plurimas ejusdem compositiones secretas, quas modo a dno parente suo commendatas acceperat, inveni, quas in philiatrorum curiosorum gratiam subnectere & publico communicare volui.

Tinctura acvistica.

℞. rad. hellebor. alb. nigr. aa ℥j calam. aromat. ℈iv baccar. junip. ʒß laur. ʒij sem. rutæ, carui cumin. aa ℥j castor. ʒiß pulp. colocynt. ʒß incis. contus. superfund. 🜈 part. iij ↄ ⊖✳ vol. part. j. stent infusa dein exprime, filtra & adde ꝏ origan. ruth. anth. succin. aa ℜt. ʒß m. d. s.

Tinctura

Tinctura millepedum.

℞. ⊖ ♀r. ⊕ crud. aa ℥iij m. in mortario lapideo & per horam calcina in crucibulo, effunde materiam, & in vase vitreo sepone in cellam, ut abeat in liquorem, hunc liquorem affunde milleped. bene contrit. ℥ij & repone in cellam per ☍ deinde affunde 🜄 juniper. ℥viij extrahe in vitro bene clauso calore auxiliante essentiam, dein cum materia immitte ☊æ vitreæ & extrahe 🜄 usque ad siccitatem, 🜄 abstractum affunde de novo milleped. ℥ij adde parum ⊖ ♀r. digere & habebis Ram ⊖ volatili millepedum egregie imprægnatam.

Electuarium antifebrile.

℞. cort. peruvian. ℥ij trag. aromat, conserv. rosar. aa ℥j N. M. in india condit. zzber. condit. theriac. Andromach. aa ℥ß confect. alkerm. compl. ʒiij ☋ lign. sassafr. ♌t. ʒj N. M. ʒß, cinamom. ℈ß cum syr. granor. cherm. f. l. a. elect. d. ter vel quater de die ad magnitudinem nucis juglandis superbibendo vinum malvaticum. *vid. Juncken vade mecum praxeos med. p.* 161. Joannes Zacharias Fürst *prima praxeos medicæ fundamenta Hildesii Saxonum ponere voluit, sed contradictores, persecutores, quos Religio excitaverat, inimicosque tales reperit, ut pertæsus aliorsum & quidem Coloniam Agrippinæ discesserit; eo quidem tempore, quo*

corticis

corticis peruviani usus (cortex autem chinæ anno 1650 a cardinale de Lugo ordinis Jesuitarum in Europam delatus fuit. vid. M. Valentini Histor. simplic. reformat. lib. 2. sect. 4. c. 4. p. 176.) effectus *& genuinus applicandi modus nondum omnibus sed paucis innotesceret, hic non solum a Jesuitis Hildesiensibus ipsius Patronis & protectoribus methodum applicandi & exhibendi fideliter obtinuerat & didicerat, sed quoque pulchram portionem selecti corticis a patribus acceperat, quam secum ferebat; eveniebat cum Coloniæ ut neo-practicus degeret, ut eo tempore Serenissimus Elector Maximilianus Henricus Bavarus quartana torqueretur, quam suorum Archiatrorum industria tollere nondum didicerat.* Fürstius *hæc inaudiens, capillatam arripiebat occasionem, in societatibus de febrium curatione loquendi ansam sumebat, seque hos cito, tuto, & jucunde cruandi callere theropeiam gloriabatur, quin in urbe per experimenta confirmabat, cumque fama eundo accrescat, etiam ad ipsius* Electoris *aures devolvebatur, qui jam dudum febrem pertæsus lætabatur de novo practico, quem ocyus advocari, cumque suis Medicis in consilium intrare jubebat, qui, cum vir esset affabilis, eloquens & in artis principiis versatus Archiatrorum captivabat statim assensum & supra scriptum, quod ex ipsius autographo habui, quartanario* Electori *dedit Electuarium. Quo febris feliciter fugata, &* Elector *integre convaluit,*

hinc

hinc digno sostro & honorario onustus per patriam & urbem celebris & gloriosus discessit, cumque casualiter in aula Treverica Archiatratus vacaret, neo-curatus Elector *ad* Trevirensem *perscripsit, suumque Machaonem pro hoc officio nervose commendavit, quas* Em. D. Joannes Hugo *inaudiens & accipiens haud cunctanter admisit, quo munere etiam cum honore & magna experientiæ medicæ fama pluribus annis functus fuit.*

Essentia polychresta.

℞. rad. enulæ, levistic. angelic. ostruc. calam. aromat. aa ℥iß zedoar. galang. aa ʒiß baccar. laur. junip. sem. anis. fœnicul. carui, cumin. levistic. coriandr. aa ʒij flav. cort. ☉r. citr. aa ʒiij cassiæ caryophillat. ʒij N. M. ʒiß cinamom. acut. ʒiij macer. caryophil. aa ʒj cardamom. cubebar. aa ℈ij lign. sassafr. ℥ß hb. menth. anth. ruth. salv. thym. majoran. meliss. serpill. basilicon. origan. centaur. min. flor. anth. lavend. chamom. rom. vulg. a p. iij concis. & contus. immittantur cucurbitæ vitreæ addendo ⊖✱c. & ⊖ ♀ aa ʒiij superfundatur vini alb. 🜅 optim. aa ℔ij. digeratur & ♌tur ex ∴ & habebis ♒ aromaticum volat. ☋sum. dein ℞. ⊖ ♀ siccissimi ℥ß balsam. peruv. ʒß opobals. ʒiß ☋ anis. fœnicul. carui cumin. lign. sassafr. rhodii menth. absint. anthos, chamomill. thymi N. M. macis cort. ☉ citri a ♌t. ℈ß cinamom.

mom. gt. xv. affunde superioris 🜅 aromat. volat. ℔ß 🜅 🜔✱c. ℥ij digere per aliquot dies & usui serva. *Operosa & pretiosa haec est compositio, quae facile compendiosior reddi posset, interim non dubitandum, quin magnae activae sit energiae, praecipue in morbis frigidis ab humorum visciditate, & partium atonia ortis ob ☋ enim aetherea egregie commovet, incidit, partes solidas irritat, hinc valde calefacit, quod alioquin a 🜔bus macris incidentibus neque sperandum neque timendum. Videtur* Exmus Author *a primaevo praxeos suae tramite vix discedere potuisse, adeo a juventute assuescere multum est, cum enim in Saxonia inferiore primam praxin exercuit, ibidem ob diaetam crassiorem cerevisiariam &c. volatilia ☋sa maximi esse usus in comperto est, quae in diaeta vinosa, qualis* Confluentiae, *minus & rarius convenire solent, hinc admodum caute & suspensa manu administranda.* Sylvius *olim magnus* 🜔 *volat.* *☋sorum erat encomiastes, verum profuerunt in Hollandia. Eadem est ratio balsamorum liquidorum, quae non sunt nisi solutio ☋um ♌torum per menstruum vinosum 🜅sum depuratissimum, e. g. balsamus* vitae Hoffmanni, Teichmeyeri &c. *de quibus sibi egregios effectus promittit* Frid. Hoffmannus in observ. physico-chymic. lib. 1. obs. 28. p. 97. & Teichmeyerus in institut. chymic. l. 22. p. 249. *moneo vero nostrates, ne in horum exhibitione prompti, largi aut prodigi sint,*

cum

cum enim cruor noster valde mobilis, oleum igni affundetur, unde in microcosmo ingens exoriri posset incendium; nolo omnino excludere, sed cautam parcamque raram administrationem urgeo:

Essentia anthos composita.

℞. fol. anthos. mjv. herb. serpill. mij flor. ror. mar. mjv. primul. veris, lil. convall. betonic. salv. aa mj cubebar. ʒij cardamom. ʒß N. M. ℈ij m. superfundatur 🜄 cerasorum n. fragrantissimi ad eminentiam 4 vel 5 digitorum, stet in digestione per aliquot nycthemera. d. s.

Essentia catarrhalis balsamica.

℞. essent. anth. comp. ℥iv balsam. peruv. ʒiiß opobalsam. ver. ʒß 🝆 lign. sassafr. ʒii 🜔 ♀ ʒiß m. stet in digestione, tincta separa per inclinationem.

Elixir vitæ regium.

℞. flor. rosar. rec. aut 🜔 condit. ℔j tunic. ℥iv benzoes, styrac. calamit. aa ℥ij 🜅 rectificat. ℔v m. stet in digestione per ☍ ♌tur l. a. in rostro alembici suspendendo ambr. grys. ʒß ad ʒj mosch. orient. ʒß ad ℈iv in recipiente vero ponatur flav. cort. ☉ ℥ij citr. ℥iß lign. aloes ℥ß digere per 2. 3. ☍. dein filtratis adde 🝆 cinamom. ʒiß & pro grata dulcedine adde syr. cinamom. vel citr. qs. NB. *hujus quoque*

 com-

compositionis meminit M. Valentini in praxi infallibil. sect. 3. c. 7. p. 614. *non ingratum sapore, odore & colore erit elixir, stomachum, caput, & cor certis in casibus egregie reficiens, mallem tamen ambram & moschum omittere, quia pauci etiam inter mares tam graves odores amant aut perferre possunt.*

Globuli ad fonticulos.

℞. turpeth. alb. & gummos. agaric. rad. ir. flor. aa ℨß trochisc. alhand. ℨij rad. hellebor. n. ℈iv terebint. venet. ℨiij ceræ ℨij m. f. glob. ad magnitudinem pisi majoris, serventur ad usum.

Pulvis confortans anodinus.

℞. oc. 69. pp. corall. r. ppt. CC. ust. ♁ diaph. a ℨij ♁ ♁nii margarit. ppt. aa ℈ij laudan. opiat. extr. nepenthes aa ℨj gr. xij. m. f. pulv. *omnis virtus ab hoc pulvere dependet ab opio.*

Balsamum arthritico - paralyticum.

℞. ☍ lini puri ℔jv in eo extingue aliquot frusta ♂tis candefacta, toties donec ☍ a ferro candente non amplius strideat, tecto quavis vice vase, ne flammam concipiat, ☍ sic ppto tantum ♆ submisce, ut quasi pastam spissiusculam constituat, ex qua effingi globulos lutatæ retortæ injiciendos, igneque lento ac deinde fortiori destillandos ad totalem ☍ exsudationem, egres-

egressum ☋ adhuc sexies per se cohobando rectifica, demum adde rad. pyrethr. castor. veri aa ℥ij gumm. galban. ℥iv pone per 10 vel plures dies in fimum equinum ad putrefaciendum, & ut eo magis subtilisetur adhuc semel distilla. *Hanc descriptionem similiter* M. B. Valentini in praxi infallibili sect. 4. c. 2. p. 342. & c. 6. p. 381. *suppeditat.*

Essentia diuretica.

℞. baccar. junip. ℥iv ⊖ ♀ ✳c. a ʒj mixtis affunde in cucurbita ▽ fl. sambuc. cochlear. aa ℥iij ♈ junip. ℥ij ♀ fœtid. ℥j stent per ♂ vitro bene clauso infusa in loco moderate calido, dein filtra & serva.

Aqua ophthalmica.

℞. herb. & rad. phu mjv summitat. fœnicul. euphras. chelidon. maj. aa mij fol. sabin. miß rutæ meliss. aa mj flor. cyan. fabar. rosar. a p. iij sem. fœnicul. ʒiij mac. caryophill. aa ʒij contus. recent. & incis. cum V rhenan. instar pultis, adde mellis rosar. ℥ij. digeratur in M. B. per 12 horas postea in eodem lente △ ♌tur. ds. aqua hæc Conerdingium agnoscit authorem, sed Furtius his addidit ⊖ ♀ ✳c. aa ℥j vid. Valentini *prax. infall. sect.* 4. *c.* 10. *p.* 402.

Elixir antiasthmaticum.

℞. ♀ vivi ⊖ ♀ aa ℥viij pulv. m. & liquescant ad △ spatula continuo moven-

do usque dum colorem rubeum acquirunt, dum remove ab △e & frigesacta denuo pulverisa, huic pulv. in cucurbita adde gumm. ammoniac. aloes succotrin. myrrh. elect. aa ℥j croc. or. ʒß superfunde 🜄 ♀sat part. iß essent. meliss. part. ß ut liquor. 3bus aut 4 digitis pulv. transcendat, dein adde ad unamquamque libram liquoris ♎ ⊖✳c. ⊡si ℥j & ita bene clausa stent in digestione ad plenariam fere specierum solutionem & ℞æ extractionem, dein filtretur & servetur.

Pulvis antidysentericus.

℞. boli armen. 🜃r. sigillat. lap. hæmatit. C. C. ust. oc. 69. matr. perlar. aa ppt. ℥ij testar. ovor. succin. alb. corall. r. ppt. priap. cerv. sangu. dracon. aa ℥j 🜃 catechu ʒß rad. tormentill. bistort. contrajerv. N. M. aa ʒj m. f. pulv.

Tinctura cosmetica.

℞. flor. benzoes ʒß gr. xv styrac. calamit. ʒß myrrh. r. el. asæ dulc. aa ʒj ☍ ♌ ligni rhod. gr. jv mosch. gr. ij zibeth. gr. j ⊖ ♀ gr. xv. 🜄 rectificat. ℥ij rosar. ʒvj m. stet in digestione donec ♎ rubicundissimo tingatur colore, postea filtra per chartam & serva.

Elixir stomachicum aperitivum.

℞. aloes succotr. extr. absint. cent. min. C. B. a ʒiß ♎ trifol. fibr. cochlear.

aa ℥iiß ℞ ♁n. ☿sat. ℥v m. ſtet in digeſtione & ſervetur. d. s.

Eſſentia nephritica.

℞. rad. ononid. ſaxifrag. petroſelin. pimpinell. eryng. urtic. raphan. aa ℥j baccar. junip. ℥iij alkekeng ℥iß ſem. milii ☉ dauci aa ℥ß naſturt. petroſelin. geniſt. apii aſparag. aa ℥ß nucleor. perſic. ceraſor. aa ℥ij cæp. allii No. vj. herb. capillor. ♀ veronic. petroſelin. virg. ⊕ heder. ▽r. ſaxifrag. pimpinell. fl. geniſt. chamomill. ſambuc. aa mj ⊖ ♀ ✳c. aa ℥vj inciſis & contuſis affunde in cucurbita vini generoſi part. iij ♎ junip. part. j. ita ut liquor quatuor digitis tranſcendat, ſtent per 3 ☍ in digeſtione vaſe optime clauſo, poſtea l. a, ♌tur. ♎tus primo prodiens ſeorſim ſervetur, & ſignetur ♎ diureticus, ▽ vero vltimo prodiens ſignetur aqua diuretica. dein ℞. ⊖ ♀r. ℥ij ⊖ ſuccin. volat. C. C. volat. aa ℥j balſam. copaib. ver. ℥j ☍ junip. ʒij chamom. ʒj ☉r. citr. anis. carui. lign. ſaſſafr. aa ℈ij omnibus in mortario bene mixtis ſuperfunde ♎ diuretic. ℥vj ♀ ℥j digerantur per aliquot dies, dein ſepara & ſerva. *Hanc formulam cum Authør. concinnavit, opinor ipſi auxilio fuiſſe* Macaſii promptuarium materiæ medicæ *in quo* c. 22. p. 178. *ingens apparatus lithontripticorum recenſetur; novi medicum ſcholaſtico pulvere adhuc ſordidum, qui hunc librum & Schœnbornii*

bornii manuale circumferebat, cumque ipsi aliquid præscribendum occurrebat, rubricam suæ ideæ in his perquirebat, & quadrata rotundis miscens sesquipedalem formulam concipiebat pharmacopæo utilem, ægrotis sumptuosam, & tamen sæpius fatuam.

Elixir balsamicum.

℞. aloes succotrin. myrrh. elect. aa ℥ß croc. ʒiß gumm. guaiac. ʒij rhabarb. opt. ʒiij balsam. peruvian. ℈viij m. humectentur ☍ ♀ per deliq. ℥ß stent per aliquot horas & adde 🜄 ℔j digeratur ut fiat Ra rubicunda, filtretur & servetur.

Elixir antiscorbuticum.

℞. cort. winteran. ℥iß cinamom. acut. caryophill. macer. cardamom. aa ʒiij sem. carui, sinap. a ℥ß rad. galang. ℥j aloes succotr. myrrh. rubr. a ʒvj croc. austr. ℥ß contus. affunde ☍ ♀ per deliq. ℥iij ♎ ⊕*c. ℥v ♎ cochlear. ℥xij junip. lil. convall. a ℥ix 🜄 rectificat. ℥iij ♎ ♀r. ʒij m. stent in digestione. d. s.

Aqua antiscorbutica.

℞. rad. raphan. sylv. enul. a ℥iv calam. aromat. galang. a ℥iß cort. citr. ☉r. a ℥j sem. sinap. ℥iv hb. recent. cochlear. beccabung. nasturt. a miv. 🜄 vini simpl. & vini alb. aa ℔vij m. ♌tur l. a.

Tin-

Tinctura mundificans.

℞. gumm. guaiac. ℥iij ⊖ ♀ ℥ij ⚯ lign. ſaſſafr. ℥iiß terebint. venet. balſam. copaib. a ℥j peruvian. ℥ß 🜄 ſupra lign. ſaſſafr. & guaiac. aa ℥j ♎ ♀r. ♎ ⊖✱c. aa ℥ij 🜄 rectificat. ℥ix m. digerantur in cucurbita donec ♎ affuſus bene ſit tinctus, qui per decantationem ſeparatus ſervetur.

Pulvis bezoardicus.

℞. rad. contrajerv. 🜃r. ſigillat. C. C. phil. ppt. ♁ diaphor. aa ℥ß ☿☿ nativ. ♁nii aa ℈iv camphor. ℈ij m. f. pulv.

Tinctura ♂tis ♀ſata.

℞. limat. ♂. ℥ij ⊖ ♀ ℥j bene mixtis ſuperfunde 🜄 rectificat. ℥iv ♎⊖ rectificat. ℥j m. ſtent in digeſtione ad extractionem ℞æ.

Maſſa pilularum balſamicarum.

℞. gumm. ammoniac. galban. depurat. aa ℥iß maſtich. ſuccin. alb. caſtor. a ℥j myrrh. r. ℈ij croc. or. ℈j aloes roſat. ℈iv trochiſc. alhand. reſin. gialap. aa ℈ij ⊕l. ♂t. extract. rhabarb. aa ℥j ⚯ ♌t. cort. ☉r. gutt. xx. cinamom. gt. vij ⚯ macis. gt. xx. m. f. maſſ. ſervetur ad uſum.

Balſamum vulnerarium internum.

℞. roſar. ſantal. r. rad. rub. tinct. pimpinell. tormentill. acetos. ſylv. urtic. aa ℥ß herb.

herb. veronic. heder. ▽r. aa mj botryos. plantag. pilosell. flor. hyperic. bellid. rosar. r. violar. a mß m. coq. in s. q. ▽ & vini rubri a part. æq. ad colat. ℔ij dein butyr. non ⊕si ☍ hypericon. aa ℔ß rad. alcan. ℥ß stent simul ad lentum △ infusa usque dum ℞a sit sufficienter extracta, cui ℞æ percolatæ adde decoct. superius similiter percolatum, & coquantur ad omnimodam humiditatis consumptionem, dein ab igne remotis adde terebint. venet. in ▽ rosar. lot. ℥vj ceræ alb. balsam. peruvian. a ℥j spermat. cet. rec. ʒvj m. f. balsamum.

Pilulæ cephalicæ.

℞. mpil. de succin. craton. cochiar. aa ʒj resin. gialap. ☿r. dulc. aa ʒß ⊖ volat. succin. trochisc. alhandal. aa ℈ß ♎ cerasor. n. qs. m. f. l. a. pil. pisi magnitud. inspergantur pulv. ʒʒ ♁nii. ds.

Pilulæ hæ inventorem agnoscunt excellentissimum quondam Moguntinum Archiatrum de Forstner; quorum usus quondam frequens & celebris fuit; ac inter plebem hodiedum adbuc familiaris sit, & proprio ductu e pharmaciis in cephalalgiis aut capitis affectibus peti solet. Sub rubrica rothe hauptpillen in subjectis eusarcis numero 13 datæ sæpius laudabilis sunt effectus, alias in debilioribus frequenter hypercatharses, & ingentia tormina haud raro excitasse vidi, resinosa enim aloetica, scammoneata, colocynthiaca & quævis drastica

drastica rarissime hic conveniunt; eccoprotica, ut tamarind. rhabarb. fol. senn. ⊖ia similiaque, tutiora esse & sufficere experientia docet. Propria Dr. Fürstii manu exaratum inter libros ab hæredibus emptos inveni enchiridion sub rubrica: *portatile medicum.* sive *vade mecum* &c. in quo pleraque sibi approbata designaverat euporista, quorum ipsi usus erat quotidianus, fuerunt vero sequentia.

Mixtura hysterica.

℞. ▽ meliss. ℥iij hysteric. hirund. cum castor. a ℥iß specif. cephal. M. ʒj castor. ʒß liq. C. C. succinat. ʒiij 🜍. anod. volat. essent. castor. volat. aa ʒiß m. ds. löffelweis zu gebrauchen.

Icterus.

℞. diaphor. ♂l. rad. curcum. aa ʒij millep. ppt. ʒj extr. trifol. fibrin. ʒiß croc. ʒß 🜍 ♂t. qs. m. f. l. a. pil. ex ʒj No. xviij ds. morgens und abends 9 stück zu nehmen. ℞. rad. curcum. rub. tinct. aa ℥j herb. chelidon. maj. cum toto. mij m. coq. in ▽ & vini rhenan. a ℔iß ad remant. ℥xxviij colat. adde 🜍 croc. ʒj syr. e 5 rad. aperient. ℥iv m. ds. tranck nach genommenen pillen ein schälgen voll zu nehmen.

Fissuræ mammarum.

℞. gumm. arab ʒij sachar. chrystall.

 ʒß

℥ß ▽ rosar. ℥ij m. coq. ad syr. liquid. consistent. &c.

Pilulæ antifebriles.

℞. cort. peruvian. ʒvj extr. trifol. fibr. ʒij fl. ⊖✱c. ♂l. ℈v m. cum syr. CB. f. pil. ex ʒj No. xviij ds. morgens und abends 9 stück zu nehmen.

Infusum antifebrile.

℞. cort. peruvian. ℥ij rad. gentian lign. sassafr. colubrin. fl. centaur. min. aa ʒiij ⊖ ♀r. centaur. min. aa ʒij m. f. pulv. subtiliss. indatur vasi lapideo vel vitreo superfundendo vini generosioris mens. iiß bene tecta stent per ☍ in loco moderate calido, hujus infusi bene agitati cum pulveribus, sumat immediate post finitum paroxismum incipiendo singulis octo horis ℥v vel vj ad finem usque continuando, si in fine spissius evadat, affundatur adhuc vinum. *Memini ante aliquot annos tam exosum fuisse peruvianum corticem, & junior medicus non sine famæ suæ dispendio præscribere auderet, hujus enim usum certos scirrhos œdemata, hydropes &c. excipere omnes clamabant, illi autem, qui ex Stahlii scholis prosiluerant, affirmabant atque exaggerabant; ast hodiedum illud odium evanuit; plurimos novi vix febrilem sentientes commotionem ingemiscere: quid maceror febre,* date chinam. *Ita ante aliquot annos ad magnum* Regis

Galliæ

Galliæ Legatum febricitantem vocabar, hic mihi advolanti casum explicat, at non nisi lene catharcticum exposcit, cæterum se hujus febris exactam therapeiam callere gloriabatur, nec ulla se egere medici præscriptione exponebat, annui petitis, ipse vero corticis chinæ chinæ ℥j subtilissime pulverisatam lagenæ imposuit affudit mediam vini Burgundiaci amphoram, de hac mixtura susque deque commota, ter vel quater vasculum theale sumpsit, & ut dixit, ita feliciter convaluit. Tam notus & vulgaris hujus remedii vere heroici usus est; qui quo simplicior eo fortassis melior securiorque. vid. Cohausen Archeus febrium Faber, Torti therapeutice specialis &c. Werlhoff de febribus, Morton pyrethologia &c.

Pilulæ purgantes.

℞. mass. pil. ♀r. Schröder. extr. panchymag. Crol. rhabarb. aa ℨß resin. gialap. cholagog. simpl. aa gr. xv. ☿ dulc. ℈j ☍ anis. gt. viij m. f. pil. No. xxxiij ds. laxirpillen davon abends 11 stück zu nehmen.

Pilulæ cachecticæ.

℞. extr. absynth. CB. gentian. aa ℨj limat. ♂t. ℨß diaphor. ♂l. myrrh. elect. aa ℨij ⊕l ♂t. ℨj m. f. pil. ex ℨj No. xxvij ds. morgens und abends 9 stück zu nehmen.

Decoctum antiarthriticum.

℞. herb. ruth. sabin. heder. arbor. aa

mij

mij rad. polypod. filic Imperator. aa ℥iß lumbric. 🜄r. No. LX. coque fortiter in cerevisia bene lupulata. colat. ds. gliedertranck davon 3 mahl tags allemahl etliche löffel voll zu nehmen. *Inventorem hujus decocti memorant fuisse celeberrimum* Brunnerum *Archiatrum quondam Palatinum.*

Infusum emmenagogum.

℞. herb. meliss. ☿rial. arthemis. puleg. aa mij trifol. fibr. fl. borrag. calendul. aa mj rad. bryon. hellebor. n. gialap. aa ℥iß agar. albis. ℨvj cort. ☉r. sem. anis. cinamom. cass. lign. cort. winteran. aa ℨij antophill. ℨj limat. ♂t. in petia ligat. ℨv ⊖ ☿ sabin. aa ℨij m. infundatur in vino. NB. *non nisi in subjectis phlegmaticis & simul robustis locum habere posse videtur. incautus quondam hujus practicus simili vino medicato ingentem uteri prolapsum nunquam amplius medicabilem excitaverat. An in ⊖ sabin. specifica quædam virtus lateat, aut prudenter exspectari possit, omnis is mecum dubitabit, qui ⊖ium parandi genuinum modum ex* Boerhavii chym. tom. 2. part. 1. proces. IX. p. m. 37. *didicit.*

Pilulæ in febribus vomitu complicatis.

℞. cort. peruvian. alcolisat. ℨß balsam. peruv. ℨj essent. anod. ℨij m. f. pil. pond. gr. ij. dentur omni quadrihorio No. xij.

Species pro cerevisia contra vermes.

℞. rad. gramin. scorzoner. aa ℥ß rhabarb. ʒij rasur. CC. ebor. a ℥v sem. anis. cyn. aa ʒiß corallin. ʒij fl. hypericon. mj. fol. senn. ss. ʒiiß m. d. s. *novi quondam famosum chyrurgum practicum aliorum simiam, qui ex ignorantia distinctionis pulveribus suis antihelminticis loco corallin. admiscere solebat corall. r. quem errorem ab aliquibus junioribus medicis quoque vidi & subrisi.*

Electuarium anticatarrhale.

℞. rob. junip. sachar. alb. pulv. aa q. pl. rad. zzber ʒvj calami aromat. macer. aa ʒij cubebar. ʒj cinamom. ʒß m. exponatur soli in vitro clauso per mensem, hinc sumatur post pastus quantitas nucis juglandis. *Experientissimus quondam Trevirensis archiater* Carolus Philip. Bossard, *noster dum viveret amicus integerrimus, sequentem mixturam in catarrhosis defluxionibus præscribere solebat, a qua & ego non proletarios effectus in praxi haud raro observavi.* ℞. ▽ serpill. ℥iv essent. lign. sassafr. cum ♎ serpill. parat. ʒiiß syr. papav. rh. ℥j m. ds. *Anno* 1732. *per universam fere Europam de hyeme catarrhi copiosissime grassabantur, illis, qui aut decrepiti senes erant, aut labem occultam in pectore gestabant plerumque funesti, horum in fallor occasione* dissertationem 1739. de morbo epidemico catarrhali *edidit*

dit Cl. de Gorter *in qua mixturam recenset & extollit*: ℞. ▽ puleg. hyſop. aa ℥iv ⊖✳c. depur. ⊖ abſint. alcalic. aa ℈ij rad. contrajerv. theriac. venet. aa ʒß laud. liquid. Sydenham. gt. xx. ∞ citr. lign. ſaſſafr. aa gt. jv. ſacchar. alb. ʒj ſyr. papav. alb. ℥j m. capiat omni hora cochlear. *Noſtris in pharmacopoliis quod proſtat ex cineribus præparatum ⊖ raro lixivum aut alcalinum eſt, nam in hujus confectione ♀ ſuper cineres deflagrare ſolet, ut productum ⊖ albeſcat & in cryſtallos abeat, taliter vero ſaturatum acido ♀ris non operatur in ⊖✳c. nec ♎tum, quem author tamen indare videtur, producit, volatilem; hinc illius loco ⊕ ♀r. ſumpſiſſe præſtabit.*

Purgantia.

℞. mpil. de hier. cum agaric. ℈j gumm. ammoniac. in + ſquillit. ſolut. ℈ß ſcammon. ♀rat. gr. j. extr. trochiſc. alhand gr. ij f. pil. No. xv. *pro doſi* ℞. mpil. maſtichin. ℈j extr. abſint. ℈ß ſcammon. ♀rat. extr. trochiſc. alhand. a gr. ij. f. pil. *pro doſi* ℞. ▽ hyſop. menth. ſyr. roſar. ſolut. a ℥ß extr. agaric. ℈ß ♀ ⊖l. gr. jx ſcammon. ♀rat. gr. ij extr. trochiſc. alhand. gr. j. m. f. potio *pro doſi*.

Mixtura in variis dubiis ſtomachi affectibus.

℞. ▽ menth. hyſop. aa ℥iß cinamom. ℥ß mixtur. ⁝ ſimpl. ʒiij lap. 69. ppt. ʒß ♉ dia-

diaphoret. arcan. 2pl. aa gr. xv. essent. polychrest. vol. ℈iß laud. opiat. gr. iij. syr. cort. ⊙r. ʒvj m. d. s.

Dolor ischiaticus.

℞. rad. filic. mar. ℥j sarsæparill. ℥ij fol. betonic. ivæ arthetic. arthemis. aa mj hermodactyl. ver. fol. senn. s. s. aa ℥j sem. anis. ʒij liquir. ℥ß m. coq. in ▽ font. ℔viij ad remanentiam medietatis ds. morgens und abends ein halber schopfen davon zu trincken ℞. 🜄 camphorat. ℥iij ♎ bacear. junip. ℥iß cochlear. ʒiij ⊖✱c. ʒj sapon. venet. ℥ß croc. gr. viij philon. roman. ʒij ☘ lumbric. ℥ß ds. wohl durch einander gerüttelt damit zu schmieren. ℞. picis naval. ʒiß terebint. commun. ℥ß pulv. mastich. ʒv ♀ psat. ʒij sapon. venet. ℥ß camphor. solut. ʒj opii ʒiß m. f. l. a. empl. ds. auf ein leder zu streichen und äusserlich aufzulegen.

Pulvis internus contra herniam.

℞. herb. consolid. saracen. herniar. perfoliat. a ʒij pilosell. fl. hypericon. aa ʒj rad. consolid. maj. sem. perfoliat. aa ʒiß anis. fœnicul. cort. ⊙r. aa ʒß sachar. cand. ad pond. oium. mds. trisenet morgens und abends 2 messerspitz voll zu nehmen.

Empla-

Emplastrum ad tumorem, duritiem & inflamationem mammarum.

℞. sevi cervin. ℥iß ceræ alb. ℥ij spermat. cet. ℥j terebint. venet. ℥ß gumm. galban. depurat. & in 🜊 squillit. solut. ℨvj 🜇 lil. albor. rosar. a ℨiiß camphor. in 🜄 solut. ℨij m. f. l. a. empl.

Colica.

Pulv. intestini lupi ℨj cum vino generoso datus singulare est remedium in colica. *Hepar lupi exsiccatum cum felle & pulv. in passione hysterica instantaneam opem sæpius attulisse ex Dn. Bossardi experientia mihi constat.*

Unguentum antispasmodicum.

℞. axung. microcosm. anguill. taxi 🜇 lumbr. a ℨij pingu. castor. ℨj 🜇 N. M. expr. ℨiij balsam. peruvian. camphor. ♎ ⊖✱c. volat. aa ℨj m. f. l. a. unguentum in omni fere convulsione convenientissimum, collum, nucham, & totam dorsi spinam inungendo.

Morsuli prophylactici in contagioso aëre.

℞. rad. angelic. ℨiiß zedoar. ℨiß herb. ruth. scord. aa ℨß cortic. citr. cinamom. a ℨiß 🜇 succin. cinamom. citr. ad gt. vi. sachar. alb. in 🜄 scord. solut. ℥viij m. f. morsuli d. s.

Ele-

Electuarium pro senibus apoplexiam metuentibus.

℞. conserv. fl. anth. tunic. hb. ror. mar. aa ℥j zinziber. in india condit. ℥ß sem. sinap. eruc. aa ʒij corall. r. succin. alb. a ʒj cardamom. ℈ij cinamom. caryophil. a ℈j ⊖ volat. CC. ʒij 🜍🜍 ♁nii ℈ß ∽ cerasor. n. qs. m. f. elect. ds. hauptstärckende lattwerg. *præter alios senior hujas scabinus Dn. Winckelmann cum singulari euphoria etiam longe post authoris obitum pluribus annis, attamen interpolatis vicibus, cum capitis sentiret debilitatem & tenebricosam vertiginem hoc electuario usus fuit.*

Pulvis ad ulcera inveterata.

℞. croc. ♂tis ex ⊕-l. præcipitat ʒij lactis lunæ, 🜃r. sigillat. aa ʒj macis. ℈j myrrh. r. aloes aa ℈ij camphor. ℈ß m. f. pulv. ds. reinigendes pulver.

Arcanum in surditate.

℞. raphan. No. j. vel q. pl. præscinde capitulum vel taleolum, excavato infunde ▽æ majoranæ quantum capiet, taleolo præciso iterum tege foramen superius raphani, defodiendo illum in 🜃ram per dies duos vel tres, exempto raphano ▽ majoranæ tot diebus detenta effundatur & servetur pro usu, de quo liquore cochlear bis vel ter fundatur in aures.

Joanni Zachariæ Fürst (qui vivens celebris cluebat practicus & in publico litterario per eruditas observationes ephemeridibus G. N. C. insertas, libello in 1610 impresso sub rubrica *dialogus hygiasticus* alioque sub ficto nomine *Trewillands gewissenlose Juden-Doctor* meditatumque suum *Æolum microcosmicum* cujus MStum flammæ Gallicæ anno 1688 in obsidione Confluentina devorarunt, innotuit) in Archiatratus Treverici officio successit Cl. D. *Joannes Crafto Hiegel*, Moguntinus, vir facetus, doctus & curiosus, ex eo memorabilis, quod vivens curiosum collegerit mirophylacium, tam in re nummismatica, & artificiali, naturali, picturis &c. quod æque quam omnia alia sibi acquisita bona, ad aliquot florenorum millia pretio ascendentia, per testamentum pauperibus Confluentinis reliquit, præter alia possedit copiosam litterariam supellectilem, in collectaniis scriptis, correspondentiis, epistolis, consiliis &c. verum testamenti executores hæc vere pretiosa chartacea collectanea aliquot corbes adimplentia, non sine summo meo dolore imo excandescentia, igni tradiderunt; relicta bibliotheca per subhastationem meis adscripta fuit; inveni in hac nonnulla MSta, in quibus a se frequenter probata (erat enim senex practicus ob singularem diagnosios notitiam præprimis celebris) & experta remedia sibi usua-

usualia consignavit, quæ patriotis meis, & curioso publico invidere nolui.

Aqua antiapoplectica.

℞. fl. lil. convall. rec. salv. herb. menth. cr. a ℥ij ruth. ℥ß fl. lavend. ℥ij comar. absint. ℥ß herb. ror. marin. ℥ij N. M. caryophil. aromat. cinamom. acut. granor. paradis. aa ℥ij macer. rad. zedoar. aa ℥j cort. ☉r. ℥ß piper. sem. coriandr. aa ℥j sachar. alb. ℥ij zibeth. gr. jv. cubebar. cardamom. a. ℥ij 🜄 rhenan. mensur. iij m. infundatur per mensem dein ♌tur, ⁓ reponatur ad usum d. s. usus mane & vesperi cochl. ß. interne contra apoplexiam, vertiginem, cephalalgiam, fœtorem oris, odontalgiam & similes affectus &c. externe membra paralytica hoc illiniri possunt. *Anno* 1706 *hanc compositionem a vicecolonello Dno* de Tecklenbourg *obtinuit, & in usum traxit, in partium atonia, laxitate, temperamento phlegmatico, seroso, senili non erit citra effectum, prudenter flores & herbæ ponderantur, taliter enim repetito labore idem odor, idem sapor ut semper emergat necesse est, qui cum manipuli varient, facile quoque differt; quod ii imprimis notent, qui istiusmodi aquas cephalicas ac odoras venales exponunt.*

Mixtura antiastmatica.

℞. fl. ♆ ⊖ ♀ aa ℨj flor. benzoe storac. calamit. a ℨiß gumm. galban. elect.

℈iiß ſucc. liquir. rad. enul. aron. ariſtoloch. rot. aa ℥vj ſem. fœnicul. ℥ij infunde in 🜄 ℔j ſtet in digeſtione poſtea exprimatur, iterum affund. 🜄 ℥viij denuo digeratur, exprimatur, expreſſioni conjunge & adde in 🜄 aſthmat. ℥iij ſacchar. ſolut. ℥vj m. ſumatur omni veſperi & mane cochlear.

Clyſter in dyſenteria.

℞. ſeri lactis caprill. ℥viij ſucci plantag. ℥j mucilag. ſem. cydon. ℥ß vitell. ovor. No. j. ds.

Clyſter extemporaneus certiſſimus.

℞. 🜄 calid. ℥x ⊖ commun. ℥ij m. ſolv. & applica.

Collyrium in ophthalmia.

℞. 🜄 fœnicul. roſar. euphras. valerian. a ℥j croc. metall. ℈ß margarit. ppt. ʒß croc. or. camph. a gr. v. mellis roſar. ℥j m. ds. öfters etliche tropfen ins aug zu thun und nachts mit tüchern aufzuſchlagen.

Globuli carminativi.

℞. ſem. cumin. cinerum lign. fagi ⊖ comm. ad q. pl. farinæ optimæ ad pond. pulv. cum felle vaccino & vitell. ovi f. glob. ad placitam magnitudinem, qui ante uſum 🝆 oliv. vel butyro illinantur, dein applicentur.

Pulvis antihydropicus expertiſſimus.

℞. buſon. in ciner. combuſt. ℥ij milleped. ppt. ʒß ⊖ ♀ gr. xv. lap. 69. pulv. ℈ij ſacchar. canor. ʒß ȣ caryophil. ſuccin. aa gt. iij m. f. pulv. divid. in 2 dos. d. mane & veſperi in ▽ petroſelin. deſperatis hydropicis aquas per ⊡ eduxiſſe ſubjungit. *Bufo non modo horridum, ſed quoque dum vivit venenatum animal eſt, quod ⊡ herbas inficit contagio & maligno miaſmate homines lædit.* *vid.* König Regn. animal. artic. 8. §. 5. p. 169, *a mortuo & exſiccato vix malum pertimeſcendum, me olim ſuſpenſa & timida manu ejus pulverem ad pauca grana dediſſe, nullo inde obſervato effectu* a ʒß ℈ij ad ʒj *ſed ſimiliter absque ullo motu me aſcendiſſe recordor, hinc modo extra uſum poſui; largiter ingreditur Electuar. hydropicum. quod in* diſpenſatorio Viennenſi p. 65. *deſcribitur, quod in aſcite, hydrope & conſimilibus obſtructionibus mirandi effectus eſſe deprædicatur, num vero à combuſto bufonum pulvere ſeu cinere peculiaris effectus diureticus prudenter exſpectari poſſit, tanto magis dubito, cum ⊖ cauſtica animalium aut inſectorum non ſoleant fixari aut ignis torturam ſuſtinere.*

Pulvis antinephriticus.

℞. ſachari ✝ ſquillitico aliquoties imbuti & exſiccati ℥iv lap. 69. ppt. ʒiij ⊖ abſint. geniſt. aa ʒiß dein adde ȣ junip.

 tere-

terebint. a ʒj ℅ succin. ʒß m. d. bis vel ter mane in septimana sumatur ℈j.

Ptisana regia.

℞. fol. senn. ℥j ⊕ xt. ʒiij sem. coriandr. ʒiß pomor. citr. No. j. m. infundatur in ▽ fontan. frig. mens. j. d. *Galli quoque frequenter utuntur & appellant ptisane Royale.*

Tinctura odontalgica.

℞. cinamom. elect. caryophill. N. M. cubebar. galang. turbit. mastich. aa ℥j rad. pyrethr ℥iv zinziber. ℥iiiß camphor. sem. hyosciam. aa ℥j ∀ optim. ℔jv. opii. q. pl. m. stet in digestione & servetur usui.

Unguentum contra malum noli me tangere.

℞. gumm. elem. ʒiv resin. ℥ij solutis adde pulv. rad. aristoloch. long. ℥iß balsam. indic. ʒß m. f. l. a. empl. d. s.

Unguentum ad membra frigore tacta.

℞. sevi cervin. ℥j axung. taxi unguent. de alth. vel anodin. aa ℥ß ℅ amigd. dulc. ʒiij ℅ chamom. melilot. verbasc. aa ʒj m. d. s. vel ℞. ℅ petr. vol. rubr. ʒiij ∀j camphor. ℥j therebint. ʒvj m. d. s.

Pilulæ Becherianæ.

℞. extr. absint. cochlear. CB. aa ℥ß fumar. hellebor. n. rhabarb. trifol. fibr. aa

℥ij gumm. ſandarac. heder. myrrh. elect. aa ʒv aloes roſat. terebint. venet. a ℥iij m. f. pil. gr. j. pond. d. s. *innumeræ ſub hac rubrica circumferuntur deſcriptiones, nam vix pharmacopæus eſt, qui non genuinam imo arcanam ſe poſſidere gloriatur; caveant itaque medici, ne promiſcue præſcribant, ſed cauti prius indagent, quænam in hac vel illa pharmacia proſtet compoſitio.* Joan. Chriſt. Fritſchius Archiater Saxo-Vinarienſis *ſpecialem* Anno 1728 *de his pilulis edidit diſſertationem compoſitionem occultans, multa glorioſe, & vane de illis jactitat; ſcio pulchrum & diffuſum eorum eſſe uſum, ſed artificem requirunt, verum erubeo, cum lego tantum bonum (ſi preces veritati nitantur) ſolius lucri cauſa occultari, & ſub morborum jugo ingemiſcentibus invideri.*

Contra quartanam probatiſſimum.

℞. cort. peruvian. ℥iß rad. gentian. lign. ſaſſafr. colubrin. fl. cent. min. aa ℥iij ⊖ ♀ centaur. min. a ʒj m. f. pulv. ſubtiliſſ. ds. pulver in eine gläſerne flaſche zu thun $2\frac{1}{2}$ maas weiſſen wein darauf zu gieſſen, und wohl umgerüttelt alle fünf ſtund einen löffel voll davon zu trincken.

Amuletum ophthalmicum.

℞. rad. valerian. ſylv. ℥ß rad. ſuccis. caryophillat. aa ℥ij recenter incis. imponantur ſacculo ſerico ſuſpendatur de collo, mane

mane & veſperi hoc ſacculo oculi abſtergantur.

Dolor dentium.

℞. euphorb. ʒij ▽r. ſigillat. ʒvj lacc. in globul. qs. pro tinctura ds. pulver davon etwas in die naſe zu ziehen.

℞. ⌒ ⊖ ♀r. ⊕ aa ʒß opii thebaici. ℈j m. d. goſſypio illinitur denti dolenti, & ſtatim ſi urat linteolo madente abſtergitur, in momento tollit odontalgiam. timeo vero ne dens carioſus fiat & cadat.

Icterus.

℞. croc. pulv. ℈ß vitell. ovor. No. j. ✝ cochlear. ij m. ſumatur mane tribus ſucceſſive diebus. *memini aliquem empyricum hoc euporiſto plures etiam a medicis derelictos feliciter curaſſe.*

Mixtura ad aphthas infantum.

℞. ▽ prunell. ſalv. plantag. roſar. r. aa ℥j ℞ lacc. opt. ʒiß ⌒ cochlear. ʒß ⊕l. de cypr. alum. uſt. ⊕ a ʒj ſachar. ♄n. ℈ij mell. roſar. rob. diamor. aa ℥j m.

Morſuli ad ſodam.

℞. corall. r. ppt. ℈j C. C. uſt. ℈ij lap. 69. ppt. ʒj boli armen. ℈ivß cretæ coloniens. ℥iß cinamom. acut. ʒj lign. aloes ℈ß ſachar. alb. in ▽ roſar. ſolut. ℥ix m. f. l. a. trochiſci.

Pulvis

Pulvis febrilis niger expertus.

℞. rad. zinzib. tost. ⊕ ppt. aa q. pl. prævio emetico detur ʒß ante vel in ipso paroxismo & sic ternis vicibus continuando. NB. rad. zinzib. integra imponitur crucibulo, torretur usque dum non amplius fumat & tum pulverisatur. *An pulvis hic secundum rubricam sit semper servaturus fidem, experientia nec periculosa nec temeraria docere poterit; illustres matronæ ante aliquot annos in intermittentibus ut arcanum porrigebant pulverem cuculi cum plumis combusti aut tosti, qui sæpius profuisse observatus fuit.*

In meliceride remedium probatum.

℞. albi græci favorum melle carentium, sem. lini aa. coque in ▽ rosar. ad consistentiam cataplasmatis, quod instar emplastri linteo vel corio inducitur & applicatur.

Vinum hydropicum.

℞. rad. ir. florent. ℥ij enul. squill. aa ℥ß cort. sambuc. ebul. aa ℥j winteran. ʒij fol. senn. ℥ij agaric. alb. rad. hellebor. r. jalapp. aa ʒij vini alb. ℔jv. ster in infusione d. mane ℥iv.

Pulvis phthiseos præservatorius.

℞. rad. ir. flor. ℥ß liquir. ʒij fl. ♆ ʒiß antihect. Poter. gumm. tragacant. arabic. aa ʒij croc. or. ℈ß mac. cinamom. aa ʒiß ☍ anis.

anis. ℈j sachar. ad pond. omnium. m. d. s.

Lues venerea.

In *MSt habet sequentia.* Curatio luis venereæ, qua chirurgus castrensis varios ad miraculum sanavit: ℞. ☿ sublimat. ʒj ▽ fontan. ℥x aa ℥xij simplici digestione solvatur & filtretur liquor limpidissimus qui croco tingi potest, hujus liquoris exhibe quotidie guttas 10. 20. 30. ad 60. cum cochlearibus duobus ▽æ simplicis, inde sputare solent simplici exsputatione per 1. vel 2. horas. ℞. rad. sarsæparill. ℥iij chin. ℥j liquir. ℥ß cort. lign. guaiac. ℥j rasur. ligni ejusdem ℥ß ♁ crudi in petia ligati ℔j coque in mensuris jv. ▽æ ad remanentiam mensur. iß, dosis ℥viij sudando semel in die. residuum denuo coque in mens. jv. pro potu ordinario. *Recentiores* ☿ *♎tum in* 🜅 *vel* ♎ *frumenti solutum exhibent*, de quo ill. van Swieten *perhibet & fidem facit; quod pondus grani dimidii* ☿ *♎ti in* ℥j *simplicis* ♎ *frumenti soluti, si vesperi pariter & mane unum aut duo cochlearia hujus* ♎ *assumantur, illud esse quod luem veneream, cancrumque ipsum exulante omni salivatione* NB. *certissime debellet. Calculum addit* Cl. Anton de Haen professor Vindebonensis. vid. *ejusdem* ratio medendi in Nosocomio practico cap. IX. p. 150. *scribens:* ☿ ♎i cum ♎ *frumenti usum, quem ab* ill. Dno van Swieten

ten *didici, audax laudare & commendare auſim in lue venerea, in deſperatiſſimis bujus tyrannici morbi reliquiis, ad oculos, ad veſicam, ad uretbram, ad fauces & ſpecie artbritidis aut immobilitatis ad articulos.*

Plurima ab expertiſſimis & celeberrimis olim practicis frequenti uſu probata aut deliteſcunt, aut ignorantur, aut vilipenduntur; a quibus tamen in cauta & circumſpectu praxi (ſi nempe cum judicio applicentur) idem ut olim certo exſpectandus eſt effectus; cumque ab *bomine exigatur, ut proſit bominibus, ſi fieri poteſt plurimis, ſin minus paucis, ſi adbuc minus proximis ſaltim & ſibi,* non nullas formulas in manuſcriptis repertas & commendatas his ſubjungo.

Specificum in febribus intermittentibus.

℞. ⊖ polychr. e ♀r. & ⦶ ppti rhabarb. pſat aa. gr. xv. mds. fieberpulver alle 3 ſtund 1 zu nehmen, ſi febris rebellior ſit reiteretur. ſuccedit diarrhœa cum febris emanſione. *Non proletarius bujus pulveris eſt effectus, plures enim intermittentes præprimis tertianas bilioſas absque omni recidiva feliciter ſuperatas eſſe frequenter expertus fui.*

Elixir antihydropicum.

℞. rad. bryon. vincetoxic. aa ℥iß jalap. ℥ij mechoacan. alb. ℥j rhaphan. ruſtican.

can. recent. agaric. albis. aa ℥x rad. rub. tinct. ir. florent. aa ℥ß herb. trifol. fibrin. centaur. min. flor. genist. cyani aa. mj myrrh. r. gumm. ammoniac. a ℥ij mille-ped. lumbric. 🜄r. aa ℥ß cort. median. rad. sambuc. ℥j winteran. ʒiß 🜔 ♀ ✳c. aa ℥ß 🜅 qs. stent in digestione, de hac ℞a dentur omni bihorio duo cochlearia. *In illis quibus dura sunt messorum ilia, nec ulla interna viscerum labes latet, sed sola anasarca aut leucophlegmatia corpus deformat, præsentaneam adferre solet opem, quod me olim usus docuit.* Ita *mulierem Hollandam non infimæ prosapiæ novi, quæ infuso* ex rad. rhabarb. jalapp. fol. senn. aloes elect. aa ℥j herb. absint. mij in octo cantharis vini facto, & de die *sæpius propinato vitro plures hydropico-leucophlegmaticos sanavit.*

Emplastrum antifebrile.

℞. gumm. ammoniac. in 🜊 solut. ℥iß empl. de tabac. ℥ij picis Burgund. ℥j camphor. ℈ij ☍ hypericon. qs. f. l. a. empl. hoc emplastro in dorso gestato per 15. tertianas & quartanas annuas abactus fuisse fidem certam facit MStum. Lentilio sequens familiare est.

℞. rad. zzber. fuligin. splendent. 🜔 culinar. aa vitell. ovor. qs. extendatur super alutam, utriusque carpi arteriis imponatur, & omni nycthemero renovetur. *Ego soleo adhuc addere largiter camphoram,*

nec

nec absque effectu esse observatur præcipue in tenerioribus.

Oleum divinum Fallopii ad paralysin.

℞. terebint. opt. ℔j ☍ laurin. ℥ij m. dein ℞. gumm. galban. elem. aa ℥vj heder. thuris mascul. lign. aloes a ℥ij mastich. ℥ß myrrh. aloes optim ladan. castor. a ʒiij m. contrita cum superioribus mox ℞. galang. caryophil. aromat. N. M. cinamom. zedoar. cubebar. aa ℥ß diptam. consolid. min. a ʒiij m. infundantur per triduum in 🜄 ℥vj, dein omnia simul misceantur, & destillentur ex vase vitreo, prodit primo humor aqueus, dein luteus oleosus, & denique subnigricans, parum ab hoc differt oleum Hispanicum aut Gennense, & oleum balsami Petri Aponensis. *vid.* Welschius *Hecatost.* 2. *obs.* 88.

Elixirium stomachicum.

℞. sem. cardamom. min. ℥ij angelic. ℥ß cort. lign. sassafr. ℥j winteran. ℥ß myrrh. r. cum ♎ ⊖✱c. subact. rhabarb. cum ♎ ⊖✱c. subact. sem. anis. granor. cherm. cort. citr. aa ℥j 🜄 q. s. ℞ croc. ʒj m. f. l. a. elix. ds. *Hoc elixirium tanquam arcanum servatum, venditum & in magno usu fuisse recordor, in certis enim Hollandiæ urbibus a Caffee & Theæ amatoribus omni mane hauriebatur, & ut insigne stomachicum deprædicabatur.*

Elixir

Elixir antinephriticum.

℞. lumbric. 🜃r. recent. & vivor. ℔j herb. salv. roris. marin. aa. mij lign. sassafr. ℥j 🜄 ℔vij m. destilletur. l. a. ex vesica. dein in 🜄 abstracto dissolve sapon. venet. qs. tumque coletur, & iterum in eo dissolve balsam. peruvian. n. copaib. aa. qs. m. l. a. servetur usui. *In celebri Bataviæ emporio ante triginta annos hujus tincturæ, in calculo renum, colica nephritica & alia frequens isque non inanis fuit usus.*

Pulvis epilepticus Friderici Hoffmanni.

℞. secundin. human. pulv. lumbr. 🜃r. a ℥ij dent. hipopotam. lap. manat. ungul. alc. corall. r. ppt. ♁ nativ. aa ʒß ☍ ror. marin. meliss. turcic. ad gt. iij m. f. pulv. d. bis de die ℈ij in 🜄 fl. tiliæ. cet.

Pilulæ Beccheri.

℞. extract. scord. millefol. angelic. rhabarb. hellebor. n. aloes succotrin. aa ʒj succ. cochlear. express. & inspissat. ʒij pulv. myrrh. r. succin. alb. rad. pimpinell. alb. gentian. r. aa ℈j ♀ ⊖-lat. ⊕ depurat. aa ʒiß ℞ ♀r. qs. m. f. pil. ds. *postquam Stahliana schola hæmorrhoidalem fluxum tam utilem, tam necessarium plenis buccis deprædicavit, tota fere praxis medica abusive non sine ingenti plurimorum Clinicorum damno in hunc*

finem

finem directa fuit: in omni fere morbo clamatur: Hæmorrhoides, pilulæ Becheri. Stahlii &c. Magnus *aulæ cujusdam* Minister *æthiologiam hanc nimis communem pertæsus, medicum frivole huic systemati inhærentem explodebat, dicendo; se credere*, quod si Essedarius Rhedam fregerit, medicos hæmorrhoides accusaturos; *olim omnis ex academiis adbuc calens iuvenis medicus arcanam harum pilularum sæpius absurdarum circumferebat compositionem, qua se miracula præstare posse sibi fastuose abblandiebatur, ast in praxeos exercitio se delusum pro quoties dolebat. Errant autem communiter practici si in formulis suis peregre transmittendis mass. pilul. Becheri designant; compositio enim nulla catholica est, quælibet enim urbs, imo fere quivis medicus & pharmacopæus aliam sibi servat compositionem, quæ cum magnopere inter se differant, aut extemporaneam compositionem scribere, vel saltem compositionis authorem specialem annectere oportet, alias nec tute, nec caute proceditur.*

Pilulæ aliæ Becheri.

℞. extr. cochlear. fumar. centaur. min. card. benedict. hellebor. n. a ʒij gumm. heder. ʒv gumm. junip. ʒij myrrh. r. ʒiij aloes correct. ʒß succin. alb. ppt. terebint. venet. a ʒij m. f. pil.

Compositio hæc in pharmacopoliis Confluentinis passim prostat, quam iam dudum introduxit meus in archiatratus officio dignissi-

dignissimus prædecessor Clmus Dnus Paulus Antonius Welz Reverendissimi & Eminentissimi Archiepiscopi Electoris Trevirensis consiliarius aulicus & archiater primarius, vir annis gravis, & multa experientia dum viveret illustris. *Innumeræ apud authores prostant formulæ.* Kleinius in selectu medicamentorum p. 166. *diffusam communicat*, Frauendorffer in tabula smaragdina *alias describit.*

Electuarium antifebrile.

℞. lign. colubrin. tenuissime pulverisat. ℥ij rad. gentian. imperator. aa ℥j cort. peruvian. ℥iij extr. card. benedict. cortic. fraxin ad ℈ij lign. sassafr. ʒß camphor. gr. xv. ⊖✳c. ʒj ☍ cort. ⊙r. genuini. ℈j ol. caryophil. gr. xij. mell. depurat. qs. m. f. l. a. elect. d. s. *Electuarium hoc in frequenti & fere arcano usu habuit felix quondam hic. Confluentiæ practicus* D. Jacobus Metzen M. D. Trevirensis, *meus quondam fidissimus & carissimus studiorum commilito, quem præmatura fata 1729 mundo eripuerunt.*

Potio contra quartanam.

℞. asæ fœtid. ʒj solv. in ✝ qs. d. pro dosi aliquoties repetenda. *Rebellis morbus est quartana, exquisitissimis sæpius non cedens remediis, multoties therapeiam per corticem peruvianum respuens, hanc ego in praxi mea solius sed repetito asæ fœtidæ usu ut pluri-*

plurimum in pilulari forma (quoniam solutionis ingratus odor patientibus gravior esse solet, quam ut ferant) crebro feliciter citra recidivam aut ullam malam sequelam abegi superavique. Exmus Buchnerus in fundament. mater. med. part. 2. clas. 9 sect. 3. §. 6. p. 627. scribit: *quod asa fœtida gaudeat insigni virtute resolvente, discutiente, antispasmodica, abstergente & antihelmintica; obstructiones hepatis, lienis & mesenterii potenter resolvat.* ergo. etcet.

Unguentum resolvens ad mammarum duritiem.

℞. farin. fabar. hordei aa. mj sem. lin. fœnugræc. a mß croc. ℈j ☍ rosar. ℥iij m. f. l. a. ungt. calide applicandum.

🜄 ♆ cœrulea Rulandi.

Fac ebullire 🜄am, injice ♆, ebulliant in aheno, filtrentur, injiciatur tantum ⊖li ut 🜄a cœrelescat. Hac mira praestari dicuntur in ambustis, gangrænis, erysipelate, scabie, fistulis, tumore affectis membris, sæpe per diem calide linteis applicata; Rulandus nonnunquam addidit extractum cerussæ cum ⋇ & fit lac.

Odontalgicum arcanum Rulandi.

℞. rad. pyrethr. tormentill. sem. staphisagriæ, papav. alb. plantag. aa ℥iij cort. rad. hyosciam. ℥iß opii thebaic ℥j

coq. in vin. & acet. aa. percola & colat. fiat gargarizatio.

Otalgicum arcanum Rulandi ad affectus auditus, surditatem, tinnitum &c.

℞. baccar. junip. laur. castor. fl. lavend. aa q. pl. cum fermentata panis massa misceatur, coquatur in furno ut decet, & dein in duas divisa partes applicetur auribus quam calidissime. Dein ℞. alcohol. 🜍 vini part. iij axungiæ serpentis part. j. in clauso vitro digere aliquoties agitando, donec uniantur, dein fac balneum & æger collo tenus insideat, quo diutius eo melius, sed antequam æger balneum intret, auri affectæ imponatur & applicetur supra descripta medicina bene mixta, & auris gossypio claudatur, qua methodo per novem dies continuandum, Idem *tanquam probatum extollit* ℞. 🜍 ⊡ 🜄 alcolisat. aa. dosis gt. iij omni die semel auri instillentur & continuetur per octiduum.

Atramentum optimæ notæ.

℞. 🜊 vini optimi ℔ ij 🜄 pluvialis ℔xiij ebulliant & haud cunctanter superfunde ⊖li leniter calcinati aut potius post despumationem exsiccati ℔ß, stent in loco calido per 24 horas, postea adde gallarum turcicarum immaturarum, grosso modo contusarum ℔ j ℥iv. stent interum per aliquot dies sæpius baculo ligneo agitando,

rando, postea adde gumm. arab. ℥v & habebis atramentum nulli obnoxium corruptioni, & graculo nigrius. *Atramentum hoc in Ephemer.* G. N. C. decur. 3. ann. 5. & 6. *describitur.* Cum *omnia convenientia requisita habeat, commendationem meretur, quia nunquam lentescit, vappescit, situm contrahit, aut a charta transmittitur, sed immutabile corvo nigrius perseverat.*

Balsamus sulphuris Rulandi.

℞. fl. ♀r. ℥j ☋ lini ℔j m. moderato & lento igne solve l. a. *Plures hujus balsami circumferuntur descriptiones, alii* ☋ *rapar. vel nucum, alii amigd. dulc. vel olivarum sumunt, alii adhuc alia admiscent, & multam præparationis encheirisin describunt.* vid. dispensator. Pragens. Boyle in exercit. de utilitat. philosoph. experiment. exercit. 5. §. 18. p. 235. & in addit. §. 36. p. 407. & seq. In variis morbis a Rulando balsamus hic est adhibitus, anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum, discutit enim atque resolvit, digerit, ac ulcera mundificat, dolores quoque mitigat, præcipue autem ad ambusta conducit, auribus inditus dolores earundem tollere perhibetur. *Consiliarius intimus de K. balsamum hunc pro arcano per traditionem, in familia sua diu servavit, gratisque ægrotantibus, phthisicis obtulit; tandem celebri hujati practico* D.

Andr. Pauli chirurgo castrensi *revelavit, quo dein in tussi phthisica saepius cum insigni euphoria usus fuit, possem & ego de speciali energia multas observationes annectere, nisi desideratus obstaret laconismus.*

Emplastrum ad tumores duros genuum.

℞. gumm. euphorb. ℥ij ammoniac. ℥j rad. pyrethr. ⊖ culinar. aa ℥ij oliban. mastich. tut. ppt. aa ʒj picis naval. ℥iij terebint. venet. ceræ aa ℥j m. f. l. a. empl. ds. *dicitur* das capuciner pflaster, *cum penes ipsos in multo sit usu, ob tumores quos in genubus a continuo in genua procubitu contrahunt. Potens autem est resolvens, at in teneriorbus cutem erodit.*

Elixirium balsamicum Fr. Hoffmanni.

℞. extr. card. bened. centaur. min. aa ʒij cort. ☉r. recent. peruviani aa ℥ß myrrh. elect. caryophill. aromat. aa ʒij croc. austrac. ʒj ⊖ ♀ ʒß m. his speciebus affundatur vinum Tockaviense vel vinum Hispanicum, digeratur in cucurbita: postea decantetur: *Kleinius* in selectu rationali medicamin. *formulam sequentem communicat:* ℞. cort. ☉r. recent. in mortario marmoreo in pulpam contus. ℥iß extr. C. B. centaur. min. gentian. r. cort. cascarill. ▽si myrrh. ▽si aa ʒij arcani ♀r. ʒiij vel ℥ß m. digere cum vino Hungarico vel Hispanico dos.

gt.

gt. 60. ad 100. *Insigne constituit tonico-stomachicum, putredini simul resistens, quod inter practicos hujates olim in quotidiano erat usu, cumque ▽æ soteriæ bibebantur vix aliud stomachicum præscribebatur, verum & medici novitatibus delectari videntur, nam modo fere oblivioni traditum, & vix aliud vulgariter præscribitur, quam stomachicum temperatum Viennense, quod ex parte cum priori convenit*, fitque ex extract. absint. C. B. centaur. min. gentian. r. ⊖♀ aa ℥ß flav. cort. ☉r. ℥ij & vini Hungarici ℔ij m. d. s. *In quibusdam pharmaciis illud prostat, quod Fraundorfferus* in tabul. smaragd. p. 143. p. 218. *describit, quod a prioribus magnopere discrepat. scilicet.* ℞. herb. scord. miij fl. centaur. min. mj myrrh. elect ℥ß croc. ʒj succin. zedoar. nucist. aa ʒiij lign. aloes ʒiß cort. ☉r. ℥ß ☍ cardamom. caryophil. aa ♌t. ℈ß ♉ ♀tat. mens. j. ⊖✳c. ʒj m. f. extract. *sua quidem laude non defraudandum, verum prioribus cautius sumendum esse ratio docet, notent hinc practici, ut discant & se mature informent, quam normam pharmacopæi sequantur; ne deludantur, ægris noceant, quid pro quo accipiant.*

Antidysentericum Bertrandi.

℞. rad hipecacuan. mirabolanor. citr. rhabarb. opt. a ʒj sem. tordily. ʒß mf. pulv. detur a ℈j ad ℈iß omni mane per triduum in vino rubro. *Dein* ℞. cort. chin. chin

ʒiß 🜄r. ſigillat. ʒj ſem. plantag. a ʒiß N. M. No. j. rad. contrajerv. tormentill. biſtort. aa ʒj m. f. pulv. ſubtiliſſ. d. ʒß pro doſi. vel m. cum conſerv. roſar. r. ℥iij & d. omni quadrihorio ad magnitudinem N. M. *ratione corticis peruviani* vid. J. H. a Schoven unter einem unerfahrnen leibmedico glücklich curirte Prinz durch das pharmacum ſpecificum.

Balſamus Auguſtanus.

℞. terebint. venet. ℔j 🜔 laurin. ℥iv cinam. ℥iv caryophil. ℥j gumm. heder. ℥ij galban. ℥ij lign. aloes. ℥iij rad. galang. zedoar. aa ℥ij cardamom. cubebar. aa ℥j liquir. ℥ij zzber. alb. ℥j maſtich. ℥ij oliban. ℥iß ir. flor. ℥ij ſem. anis. fœnicul. a ℥ij ſuccin. alb. ℥iij fol. ſenn. ℥ij rhabarb. ℥j rad. coſolid. maj. ℥iv 🜅 rectificat. amphor. vj ſtent in digeſtione per triduum. dein ♌tur lento △ ex ∴: *Hanc compoſitionem* Sereniſſimus Princeps & Dnus FRANCISCUS LUDOVICUS *glorioſæ memoriæ* Archiepiſcopus & Elector Trevirenſis &c. *centum imperialibus redemit; mihi vero ejusdem* D. Archiater Ledergerwe p. m. *communicavit.* Sequentis *vero tanquam genuinæ deſcriptionis me participem fecit D. Matth. Cramer Cameræ Conſiliarius & pharmacopœus aulicus Trevirenſis.* ℞. cinamom. opt. ℥j rad. zedoar. ʒx zinziber. galang. min. aa ʒß M. M. caryophil. aromat. coſt.

ver.

ver. lign. aloes aa ℥j gumm. benzoes ℥ß oliban. ℥ij ſtyrac. ℥j aloes hepat. ℥iß myrrh. r. ʒij galban. gumm. heder. rad. conſolid. rec. aa ℥iß 🜔 laurin. ℥ij terebint. venet. ℔j 🜅 rectificat. mens. iij. menſura autem pendeat. ℥xl. ℞tur l. a. ex B. M. *Peſſime fit, ſi in formulis amphoræ non pondera notentur, aut ſi pretium rei ſignetur, menſuræ enim hic magnæ, alibi minores ſunt, hic vili, alius magno vendit pretio, hinc incerta ſemper doſis & proportio, quæ per ponderis ſignaturam ubique æqualis conſtituitur.*

Pulvis antiphthiſicus.

℞. pulmon. vulpis. fl. bellid. min. aa ℥v herb. tuſſilag. ℥viiß rad. helen. herb. pyrol. aa ℥v veronic. ℥x viſc. pyri ℥xv herb. pulmonar. ℥x ſalv. ℥xv m. f. pulv. d. s. de hoc pulvere ſine vehiculo omni mane ſumatur, quantum duo cuſpides cultri capiunt, deſuper jejunando per bihorium. *Nobilis quædam familia hanc compoſitionem in pretio & arcano habet, multos ſpecioſos effectus de eo narrans circa primum ingrediens.* vid. Helmontius tract. furens pleura p. m. 382. §. 30. ſimilia multa experta recenſentur ab Authoribus, inter alios ab Alex. Schamsky in prompt. medic. pract. p. 643. & ſeq. *Aſt vereor, ne fidem ſervent:* phthiſis enim vera pulmonalis aut non agnoſcitur aut non curatur. *Hujus genuinam therapeiam huc uſque nondum detectam eſſe doleo,*

leo, quo plus enim infarciuntur, eo citius pereunt. sed de hoc alibi.

Spiritus odoratus pretiosus.

℞. lign. santal. omnium rhodii aa ℥j caryophill. aromat. N. M. cinamom. macer. cardamom. cubebar. zinzib. piper. n. & long. galang. zedoar. angelic. ir. flor. ostruc. aa ʒij flor. lavend. ʒvj anth. ʒiij sem. carui ʒij coriandr. ℥ij eruc. ℥j agn. casti. abel mosch. lingu. avis. aa ʒj ♎ anth. ℥xij lil. convall. ℥iv formic. mensur. ij m. ♌. l. a. ♎ d. s. *Spirituum odoriferorum ingens prostat copia, & sub varia rubrica ex Galliis ad nos venales deferuntur, qui etiam ex eo magis odoriferi & grati esse solent, quoniam* 🜄*, quem adhibent, nostrate est temperatior nec empireuma redolet. præcedentem compositionem* illustrissimæ Dnæ Comitissæ de Limborg Styrum natæ Comitissæ de Schönborn *meæ per viginti aliquot annos clinicæ transmisit* D. Arnoldus Timmerman Professor Duisburgensis, *noster quoque dum viveret amicus singularis. odore gratus, & summe penetrans, refocillansque est spiritus.*

Unguentum ophthalmicum.

℞. sacchar. ♄n. ʒij margarit. ppt. ʒij ℈ij tut. ppt. ℥j aloes succotrin. ℈ij camphor. ℈iv boli armen. ℈viij axung serpent. ℈j butyr. rec. ℥ij m. f. l. a. ungt. *prostat in pharmaciis nostratibus sub rubrica:* Canzlers salbe

ſalbe *quod ſub felici regimine glorioſæ memoriæ Electoris* Joannis Hugonis magnus Cancellarius de *Sobler introduxit, ut qui multa lectione ſcriptione & lucubrationibus nocturnis acquiſitam ſuffuſionem ſibimetipſi curavit; dein amore proximi publicum fecit. Experientia docet, quod non proletarius, ſi recenter præparetur (butyrum enim ranceſcens corroſivum evadit) ab eo exſpectandus ſit effectus modo hic in vulgus abunde notus, cæterum ego ſequens uſu repetito mihi valde probatum magni æſtimo.*

Unguentum ophthalmicum Weisbachii.

℞. tut. ppt. ℥j corall. r. ppt. camphor. ſacchar. ♄ni aa ʒß nihil. alb. ʒij virid. æris. gr. xij. m. cum butyr. majali illot. ℥iv m. ds. ante quietem nocturnam oculis magnitudine piſi immittitur. vid. Nenteri *fundament. medico-pract. lib. 2. tab. 38. p. 237.* hujus collyrii elogia quoque vid. in Junckeri *conſpect. medicin. theoret. pract. tab. 24. p. 211.*

Balſamum tranquillum.

℞. fol. ſolani racemoſi, ſolani furioſi, ſolani officinar. hyoſciam. nicotian. cap. papav. alb. aa mij fol. ror. mar. ſalv. rutæ, abſint. hyſop. tanacet. perſicar. ſummitat. lavendul. thymi flor. ſambuc. hypericon. aa mß. omnia mixta & contuſa infun-

 dantur

dantur & macerentur calide per 12 horas in ☍ olivar. ℔viij, bufon. No. viij, dein coquantur omnia igne lento ad humiditatis aquosæ consumptionem, coletur cum expressione D. S. & servetur usui *Compositionem hanc in usum introduxit, & multa laudabilia prædicata de effectu prodigioso paregorico narrat* Cl. Dnus Petr. Theod. *Leveling* Consil. Aulic. & Medicinæ professor publicus in atheneo Treverico &c.

Mania post profundam melancholiam.

Repititis vicibus alternis scilicet diebus, quater dabantur ♀ emetic. gr. vj. in thea aut jusculo dissoluta, cumque morbus non cessaret de hebdomana semel aut bis repetebatur (*felicioris enim eventus emetica quam purgantia esse solent.*) dein non neglecta (si patiens disponi possit) phlebotomia omni die in potu ordinario ℥j ⊕ dissolvebatur (*quod egregie sanguinis fervorem compescit*) in jusculis herb. anagallid. mj (*non* enim nauseosi vel ingrati est saporis) aut recentis aut etiam exsiccatæ flore phœnicio decoquebatur, capiti raso cucupha lanea ♎ CC. impraegnata imponebatur, de die sæpius madefaciendum, qui ♎ quoque fronti linteis duplicatis alligabatur. Verum cum maniaci rarissime bona exequantur consilia, & genuinæ se accommodent therapeiæ, in eo semper medicum esse oportet, ut talia ordinet, quæ patiente non adverten-

vertente ſubminiſtrari & ab ipſo aſſumi queant; hinc aqua ▽ ſanctæ Rulandi indies ab ℥iv ad ℥v. tempore & modo opportuno propinandæ (quæ aqua cum fere inſipida ſit, facile ſi patiens ſitiat, aut bibere affectet, ſubſtitui & dari poteſt) hujus aquæ vires & effectus cum forte paucis innoteſcant, nec ad omnium manus ſit *Rulandi* theſaurus medicus, Lectori forte non ingratum opus præſtabo, ſi ea ſubnectam, quæ de energia hujus aquæ recenſentur in *Rulandi* theſauro medico, qui annexus eſt *Spindleri* obſervationibus medicis a *Raygero* Francofurt. 1691. editis. *p.* 151. Terra ſancta nihil aliud eſt, quam vitrum ♃nii absque omni additione præparatum & pulveriſatum, perfectior autem calcinatio fit, ſi ♃nii parti addatur pars ⊖is, & commiſta ſecundum artem pulveriſentur, poſtea in vitrum fundantur ut eſt artis. *p.* 141. ℞. ▽r. ſanctæ ſubtiliſſime pulveriſatæ ℥j affunde ▽ fontan. ℔xij bulliant ſimul ad lentum ignem ad menſuræ unius ſive partis tertiæ conſumptionem, & inter coquendum ſæpius agitentur, removeantur ab igne & reſervetur aqua cum T. S. in lagena vitrea in loco frigido. Obiter nota aquam hanc in vaſis metallinis corrumpi, orificium lagenæ ne occludatur veſica ſuilla, nam tetrum odorem concipit, ſed tantum cera flava. ▽ hæc ſemper clara permanet inſtar ▽æ fontanæ, colore, ſapore

& alia

& alia omni qualitate. Si vis uti cave agitetur, ſed clariſſimum pedetentim defunde. doſis cuidam quinque annorum exhibetur ab ℥ß ad ℥j 10. annorum ab ℥j ad ℥iß 13. 14. ann. ℥ij 16. an. ℥iij 20. ad 40. ann. ℥iv vel ℥v a 40. ad 70. ann. ℥viij aliquando plures urgente ſiti, dedi ſanis ad ℔j pro una vice, uſus in omni morbo, ſexu, ætate, tempore, ſed melius jejune, præparantibus additur, datur calide & frigide per plures dies continuos uſque ad ſufficientem evacuationem & morbi remiſſionem, datur mane & hora una ante cœnam, admiſcetur etiam vino & cereviſiæ vel ▽æ mulſæ, vel cibis, po eſt etiam exinde fieri juſculum, edulcoratur cum ſaccharo, vel conveniente ſyrupo, dedi etiam poſt cibum urgente neceſſitate, ſi ſæpius datur multum purgat alvo, vomitu, ſudore, & ⊡nam quoque movet. Hoc longe tempore obſervavi, quod morbos etiam ſanet, ſi aliquoties reiteretur, etſi non purget per os & vomitum; purgat prima vice parum, ſed ſecunda, tertia, quarta multum, quandoque tardius & poſt diem, ſed ſemper ſine moleſtia, ægroti affirmant, qui hanc bibunt ▽am, penetrare ipſis quaſi totum corpus, aperire omnes obſtructiones, expellit quæ ſunt noxia vel per vomitum, vel per alvum, vel per ſudorem, vel per ⊡nam, vel per expectorationem. Conſanguineus meus *Jacobus Rulandus* apothecarius

rius ſcribit mihi ſe hac ▽a ad ℥iij quotidie uſum fuiſſe tempore peſtis præſervativi loco, & ſe ſemper melius leviusque ſenſiſſe.

Mixtura reſolvens.

℞. ▽ cerefol. ſambuc. aa ℥iij ⁂ ℥iß lap. 69. ppt. chel. 69. ppt. aa ʒij croc. auſtriac. ʒß N. M. pſat. ʒj mds. d. omni trihorio duo cochlearia *huic mixturæ affatim & copioſe ſuperbibendum eſſe decoctum vel etiam infuſum theiforme herbæ bellid. min. & rutæ murariæ docuit manuſcriptum quod proavus meus s. v. d. Hildeſienſis Saxo in libro domeſtico notavit, & ut expertum vix fallens commendavit in caſu, cum poſt calorem vel æſtum incauti patientes potum frigidum ingurgitarunt, & inde ægrotarunt, quanta enim mala, quamque ſontici & graves morbi, ſtaſes inflammatoriæ &c. a potu frigido calenti corpori imprudenter infuſo inſtantanee ſuſcitari ſoleant, non ſolum practicis ſed expertæ plebi pro dolor nimium innoteſcit; ego in iſtiuſmodi caſibus frequentiſſime uſus fui & fere ſemper laudabilem, quem ſperaveram effectum obſervavi, ut proin patriotis meis invidere nolucrim, ſed potius commendem.*

Elixir ſalutis.

℞. fol. ſenn. s. s. ℥iß lign. ſanct. raſpat. rad. enul. liquirit. ſem. anis. coriand. carui aa ʒj paſſul. maj. exac ℥iv m. concis. affund. 🜄 menſur. iß ponatur ad digeſtionem.

nem. Dein ℞. ▽ fontan. ℔iß ſacchar. alb. ℥vj m. ſolut. affunde ſuperiori elix. dein coletur. d. s. & ſervetur uſui. *Nullo quidem modo hæc ut aliæ plures compoſitiones ad cenſum arcanorum referenda eſt; hujus enim modo meminit* pharmacopæa Bateana p. 41, quæ ab aliis adhuc ⊖ ♀ rhabarb. & ſcammon. *addi narrat; in noſtras autem pharmacias & felicem ſummeque laudabilem uſum introduxit* Exmus Dnus de *Saylern quondam* glorioſæ memoriæ Electoris Treverici FRANCISCI GEORGII Archiater, *nunc* Sereniſſimi Electoris Palatini Conſiliarius intimus & Archiater primarius, Fautor & amicus noſter æſtumatiſſimus. *Hujates ob diætam vinoſam draſtica non facile ferunt; reperiuntur porro multi de alvo ſemper deſidi conquerentes, illis bujus elixirii uſus frequens ſemper obſervatur ſaluberrimus, quin corpus ſenſim diſponit, ut absque ſtimulo tandm ſpontanee ſuo fungatur officio*, huic *non cedit, & fortaſſis adhuc elegantius cenſeri ac ad libitum foliis ſennæ acuari poteſt ſequens, quod magnæ Abollæ viro in frequenti, eoque ſalutari eſt uſu.*

Elixir ſtomachico - aperitivum.

℞. rhabarb. elect. liquir. ras. a ℥ij ſem. anis. ſtellat. extract. cichor. aa ℥j zibebar. exacinat. No. LX. cort. pomi. ⊖r. recent. No. j. ⊕ depurat. ʒiij corr. citr. recent. ℥ß m. concis. affund. vini Hiſpanic.

℔ij

℔ij 🜄 optim. ℥iv m. digere in loco calido servetur usui.

Manuluvium vulgo handwasch.

℞. amigdalar. amarar. furfurum tritic. a ℔j farin. phaseolor. alb. ℔ß facchar. alb. ℥ij camphor. ℥ß ol. sem. cucum. sem. melon. aa ℥j m. & teratur in porphyr. d. s. servetur usui. *Medico Anglo in acceptis fert illustrissima quædam Comitissa, quæ quotidiano usu manuum teneritudinem & albedinem eleganter conservat. Communiter dicitur:* camphora per nares castrat odore mares. *Hujus adagii veritatem confirmavit & quasi jurando sancivit famulus cubicularius, qui mihi sæpius narravit, se postquam camphoram & mixturam hanc diutius manibus tractavit, semper notabilem & quidem multis diebus non sanabilem in se observare impotentiam, quod repetitis vicibus se studiose observasse affirmat.*

Pilulæ antidysentericæ.

℞. extract. 🜄r. catech. bistort. angelic. calami aromat. millefol. cort. granat. flor. balaust. rosar. r. tormentill. zedoar. croc. myrrh. rhabarb. scord. contrajerv. opii aa ℥ij ☍ N. M. ℥iij ol. junip. ℥ij macis ♌t. ℥j m. Parentur singula extracta recenter, cuncta vero probe misceantur & redigantur in massam fiant exinde pilul. pond. gr. vij. quæ dosis præmissis & si opus repetito rhabarbaro tosto singulis sex

vel

vel octo horis repetenda. Massa integra est asservanda in vesica porcina ol. junip. obducta. *Quanta commoda ab alma societate Jesu in orbem christianum redundarint, notius est ex historia, ut egeat dilucidatione, quantum reipublicæ litterariæ profuerit, innumera docent volumina in omni fere scibili diligenter & judiciose conscripta, imo ad forum medicum specialiter & copiose suum symbolum contulit, huic* societati *præcipue debemus tam salubrem tamque necessarium corticem peruvianum* (in primis temporibus per eminentiam pulvis patrum dictus) *ut absque eo medicum agere difficile, ne dicam fere turpe foret, cum frequentes & rebelles febres sine hoc vix domari queant, & quidquid ogganniant* hujus divini *remedii osores & obtrectatores malevoli, tacite tamen & ipsi ad hanc anchoram confugere coguntur, cum se inanibus conatibus delusos vident & lugent, ita tam laboriosis & pro salute humana sollicitis & indefessis patribus S. I. multas alias præclaras inventiones & optima remedia debemus. In collegio Coloniensi, quod pulcherrima & pretiosissima instructum est pharmacia* (quam ante aliquot annos gaudens & admirans perlustravi) *pilulæ hucusque adhuc arcanæ contra dysenteriam præparantur, de quibus jam dudum & sæpius ingentem quantitatem ad plures exercitus contagioso & doloroso hoc morbo infectos transmissam atque effectum saluberrimum fuisse audivi; cum vero arcana patefacta sæpius vile-*

scere

scere observentur, *eo ex motivo* Patres *compositionem celasse auguror; diarrhœa dysenterica* 1753 laboravit Cl. Dnus Klunckhard Rmi Capituli cathedralis Spirensis medicus ordinarius, noster dum viveret amicus & fautor singularis, *hunc ut in litteris* 3tio 7bris 1753 *ad me datis refert*, *invisit* R. P. Staudinger, Collegii Spirensis tum temporis Rector, *qui suasit ut de massa pilulari antidysenterica sumeret*, *cujus usu se ipsum ab omni medico derelictum*, *& pro conclamato habitum bis feliciter restitutum fuisse asseveravit; amici sinceri dictis fidens massam sumit*, *quietem & effectum speratum mox sentit*, *& continuato usu reconvalescit; casualiter* Manheimio Spiram *veniens* Cl. Dn. Walck auliater Palatinus *amicum ægrotum similiter invisit*, *qui accepta prævia informatione harum pilularum usum non duntaxat commendavit*, *laudavit*, *sed se quondam eodem remedio curatum fuisse affirmavit*, *atque artificiose expiscatam & obtentam descriptionem ægroto Klunckhardo fideliter communicavit*, *cui ego eam in acceptis fero*, *ac diutius publico invidere nolui. Si enim cum judicio practico in usum prudentem non mere empiricum trahatur*, *quin secundus effectus sperandus sit nullus ambigo*, *quem subsequa experientia confirmabit. In schedulis impressis hujus remedii commendatitiis circa observandam diætam necessaria adnectuntur monita cuivis practico nota*, *dein adhuc adjuvantia præscribuntur remedia*, *utpote contra*

tra tormina dolorosa ventris topica: ℞. crust. panis contus. in vino rubro ad pultis formam coctam. adde N. M. psat. No. j. cinamom. ℨj theriac. Androm. ℨiij m. & calide abdomini applicetur, vel ℞. fol. querc. qpl. impleantur duo sacculi, coquantur in lacte atque alternative abdomini calide imponantur. ad leniendum tenesmum ℞. fl. verbasc. chamomill. rosar. r. herb. plantagin. furfur. tritic. aa mij O ℨß m. coq. in 2 part. vini rubri & una parte aceti, & in sacculis calide dolenti loco applicentur, dein axung. cervi in ☍ rapar. solut. turundis applicetur, & fiat suffimigium ex colophon. ℨij mastich. rad. tormentill. aa ℨj m. d. s. Cum in septembri 1759 Moguntiam celeri nuntio vocatus illustrem dysentericam curandam susciperem; Illmus Dnus Comes de S. . hanc ipsam pilularum formulam hactenus in arcanis habitam monstrabat, quibus se ante aliquot annos ex hæmorrhagia dysenterica sontice laborantem atque a medicis pro conclamato habitum, & dein adhibitis sequentibus pulveribus brevi & felicissime curatum lætus narrabat.

℞. rasur. priap. cet. ℨß pulv. rad. alth. rosar. r. aa ℈j spec. diatrag. frig. ℈ij camphor. gr. jv. m. f. pulv. divid. in jv. part. æq. dentur per diem cum lacte calido ℞. rad. alth. rosar. r. bol. armen. ▽ japon lap. 69. ppt. C. C. phil. ppt. a gr. xv. spec dia-

diatrag. frigid. ℥iß camphor. gr. viij m. f. pulv. divid. in vj. part. æq. d. s. morgens und abends 1 mit milch zu nehmen.

Lapis vulnerarius Gallis pierre vulneraire dictus.

℞. limat. ♂tis lap. hæmat. aa ſubtiliſſime pulveriſat. ℥iij crem. ♀ ℥vj m. f. paſta cum vino, digere, exſicca, repete aliquoties hanc ſolutionem & digeſtionem, donec ferrum non amplius appareat, dein pulveriſetur & adde gumm. maſtich. croc. auſtriac. aa pſat. ℥ß porro in vino diſſolve aloes & myrrh. r. a ℥j; hac ſolutione inroretur pulvis, atque in lagena affunde vini ad eminentiam quatuor digitorum, pone ad digeſtionem, crebrius move, dein fiat evaporatio lenis uſque ad ſiccitatem, iterum pulveriſetur, ac cum 🜄 fiat paſta & globuli blande exſiccandi. *In Galliis frequentiſſimus globulorum horum* (bulle d'aſcie) *martialium eſt uſus, quorum ingentem copiam Carthuſia Argentinenſis annuatim aliorſum tranſmittit.* Habent pulchram virtutem vulnerariam, macerantur in vino, vel 🜄 aut ⊡, qua diſſolutione vulnera lavantur, vel etiam in profundiora mediante ſyringa fit injectio; in hæmorrhagiis ipſe pulvis vel ejus ſolutio duplicatis linteis applicatur, omnique nychtemero fit renovatio; eodem modo in ulceribus pro

ceditur, quæ prompte exſiccat, conſolidat, & cicatricem inducit *vid.* Geoffroy *traite de la matiere medicale tom.* 1. *p.* 70. *Le Mort* in chymia ſimplicem communicat compoſitionem, quam noſtratibus pharmacopoliis introduxi. ℞. limat. ♂t. ſubtiliſſime tritæ. ♀ albiſſ. crud. aa part. æq. ▽ pluvial. qs. ut inde formari poſſint globuli, quos in ſole exſiccatos in clibano una cum pane excoquito, de novo in pulverem conterito, & cum ▽ pluvia denuo in globulos formato, iterumque in clibano excoquito, hanc operationem repetendo, quo uſque ♂tem in quovis liquore ſolubilem experiaris &c. globuli hi filo ſuſpenſi, ſi ▽æ immitantur, eam corrigunt, brunno imo diutius detenti nigro colore tingunt, in affectione hypochondriaca, ſplenetica, atonia viſcerum, & omni affectu, in quo ♂lia indicantur pulcherrimi eſt effectus, nec ingrati ſaporis.

Mixtura reſolvens.

℞. rob. ſambuc. pulp. tamarind. aa ℥ß ⊕ ʒj m. d. cum bono hauſtu ſeri lactis omni mane per aliquot tempus. Cl. Antonius de Haen primarius in univerſitate Vindebonnenſi profeſſor poſt pulchrum & ingenioſum de polyporum generatione diſcurſum; hanc mixturam ſe omni mane, & etiam veſperi & tum addito leni paregorico per ſeſqui menſem dediſſe, & hocce

reme-

remedio saponaceo-antiphlogistico ab imminente post animi deliquia &c. &c. polypo curatos lætum salutasse narrat. vid. *method. medend. in Nosocom. part.* 3. *c.* 7. *p.* 127.

Strumarum & scrophularum remedium.

℞. nihili alb. ℥iv oss. sepiæ, putamin. ovor. aa ℥ij panni scarlatini ℥iß mixta vase clauso comburantur, redigantur in pulverem. Dosis pro adulto gr. xviij bis de die, ea quidem lege, ut ipso in plenilunio purgans phlegmagogum sumatur, & sequentibus sex diebus duodecim pulveres assumantur, dum interea loca tumida probe fricentur. Hocce remedium Dn. *Greg.* Mensurati apud Græcenses quondam cebris professor Cl. de Haen communicavit, eoque se plurimos in *Styria* & *Carinthia* (ubi *strumæ morbum endemicum constituunt*) curasse asseveravit, & prima dosi quosdam curatos perscripsit, quibus vero malum non multum, aut non integre ademptum, his altero plenilunio, tertio, quartove eandem repetendam methodum esse; sed styras raro eam ad tertiam vicem indigere. Fecit & hujus experimenti cum optato effectu periculum Exmus de Haen *vid. lib. cit. C. XI. p.* 190. Æthiologiam *subticet* Cl. communicator *& si compositionis ingredientia ad lapidem lydium revocentur, fortassis fateri*

teri oportebit: multa fieri, quia fiunt. *Quorum vero ratio adhuc latet & latebit diu.*

Antinephriticum egregium.

De uva ursina affirmari oportet, optimum remedium esse in renum, vesicæque morbis dum calculus aut adesse noscitur, aut sui saltem suspicionem facit; in ischuria in mictu cruento, in dolore ex calculo &c. datur omni mane hujus plantæ pulveris ℥ß & per menses continuatur, quo se mira effecisse fidem facit Cl. de Haen *lib. cit. cap.* 12. *p.* 196. & *seq.* ut uva ursi, ita sapo venetus, cum ▽ ♆cis pluribus profuit, sed non nisi copiose, ita calculoso cum singulari euphoria a mense novembri usque ad junium quotidie ℥j saponis veneti cum aq. ♆ & lactis aa ℔ jv data egregie profuit; ægerque sumpsit ℔ xvij saponis & 1500 ℔ ▽æ ♆ & 1500 ℔ lactis. *id. ibid. p.* 207.

Antivenereum.

☿ sublimatus corrosivus cum ♎ frumenti datus est remedium incomparabile. In ℔j ♎ grana sex solvuntur, danturque ejus duo de die cochlearia: aliquando si videmus hominem id bene ferre, pertinaxque sit malum, ter imo quater de die, ea lege, ut vel decocti alicujus emollientis, altheæ, bardanæ, imo sæpe ▽æ puræ ℔ ij vel iij totidemque lactis quotidie absumat, & omni quarto mane purgetur quinque pilulis

pilulis compositis ex mass. pil. extract. cathol. gr. x. scammon. & resin. gialap. a gr. v. ℣ qs. mfpil. No. v. tutius, blandiusque purgans in quovis temperamento non datur in chronicis morbis. Vix credibile est, quantus hominum numerus hac methodo tam a venereis, quam a multis aliis chronicis malis, restituatur & sanus conservetur. *id. ib. p.* 209.

Febrium malignarum cura.

En ergo quid inveni, *scribit* Exmus Dnus Ant. de Haen. *Method. medend. part.* 3. *c.* 1. *p.* 39. Alimenta ex avenæ vel hordei decocto diluto, aut si ex jure carnium, saltem cremor ♀r. aut citrei succus multum adjunctus est. Subinde poma, pyra, prunaque cocta; panis his additum tantillum, potus decoctum hordei mellitum, aut hydrogala cum melle, aut etiam blande emulsa, copia autem omnium horum potuum semper ingens danda, lenia paregorica emulsis addita sæpe, & semper bis, ter, quater nychthemeri spatio dosis ejus largior data. *Cortex peruvianus* vel declarante se malignitate aliquandiu post eruptionem exanthematum, vel cum ipsa exanthematum eruptione, vel etiam ante eruptionem eorum, vel ab ipso morbi principio illico summo cum effectu datus est. Tandem si nimia tussis sibi relinquenda non videretur, oximel squilliticum, chermes

minerale, paregorica hunc compeſcuerunt. Notandum quod horum ſub uſu veſicantia & epiſpaſtica varia corporis loca occuparent, enemata pro re nata copioſa injicerentur, fomenta aut emollientia ad partes rigidas, aut vinoſa in ſumma debilitate corpori undique adponerentur & id genus alia. *Vid. Franc. Torti therapeutice ſpecialis Joan. Huxham* abhandlung von fiebern. *Joan. Pringle* beobachtung über die kranckheiten einer armee.

Malignæ petechizantis febris cura.

Expertiſſimus medicus aliis therapeiam faciens, malignam febrem contrahit; vena ipſi ſecta fuit, omnisque adhibita antiphlogiſtica cura, ſexto die erumpunt petechiæ cet. concluſum fuit 1mo corticis extracti unciam quotidie exhibere. 2do veſicantia apponere. 3tio quotidiano enemate alvum ſemper ſervare apertam. 4to, bis, ter, quater de die ſyr. diacod. ℥j dare. 5to potum ▽æ hordei melliti vel ſeri lactis, aut hydragolactis aſſidue dare, & corpus jure carnium, cui citrei ſuccus admixtus, nutrire. Uncia extracti corticis 21 diebus quotidie uſus, minori dein per alios 14 dies doſi ad ſanitatem perfectam pervenit. vid. *Ant. de Haen method. med. part.* 3. *c.* 1. *p.* 57. *quid ad hoc chinæ uſores? annon repetita experientia excogitatas mille invertet pationes; pulcherrime & neceſſario notatur in*

gan-

gangræna, sphacelo, corruptione interna maligna largissimis & frequentissimis dosibus pugnandum esse, multi modo putrescentes servari in vita potuissent, nisi Stabliana principia & nostratibus medicis timorem, & odium contra laudatissimum, & optimum, innocensque remedium incussissent; quo me quoque olim adhuc juvenem præoccupatum fuisse lugens & dolens reminiscor.

Alkermes minerale.

℞. ♁n. hungar. groſſ. mod. contus. ℔ jv immitte in ollam menſuras duas vel tres continentem & affunde liq. ⦶ fixi cum carbonibus parati ℔j ▽ fontan. ℔ viij bulliant omnia per duas horas, poſtea duas tertias partes liquoris adhuc bullientis per chartam bibulam filtra, repleque vas de novo aqua, admiſcendo prius adhuc liq. ⦶ fixi ℥xij coque ut antea & filtra ad remanentiam tertiæ partis, cui tertia quoque vice adde aliam ▽am fontanam & liq. ⦶ fixi ℥viij ebulliant adhuc per duas horas & poſtmodum liquor filtretur, & cum reliquis reponatur ad quietem, ubi ad fundum ſubſidebit pulvis rubicundus, quem poſt decantationem ▽æ colliges, edulcorabis bene & ſiccabis, poſtmodum affunde V rectificatiſſimum & accenſum deſuper deflagrare ſine, hocque bis aut ter repete, pulverem continuo agitando, tandem exſiccatum pulverem in vaſe clauſo

serva. *Cum compositionis hujus descriptio nec in omnibus dispensatoriis prostet, nec cuivis medico innotescat, eam ex* pharmacopœæ Argentoratensis Class. 17. p. 136. *huc transscribere volui.* 🜍 hoc ☉tum ♁nii *mitigatum ad mentem* Glauberi *præparatum & in* Gallia a Dno Ligerie *qui illud* Monachis Carthusianis, *unde nomen traxit* (pulvis Carthusianorum) *communicarat, introductum, laudatur insigniter ob partes suas alcalinas, 🜍reas & balsamicas, virtutemque anodynam. Creditur sanguinem præsertim per transpirationem insensibilem mundificare ejusque fluorem conservare, in cruditatibus primarum viarum agit leniter per superiora æque ac inferiora, per diuresin quoque operari fertur: adhibetur in febribus intermittentibus, & continuis, hydrope, vertigine, apoplexia, aliisque capitis & nervorum affectibus, in* ⊡ *difficultate, sabulo &c. dosis est a* gr. j. ad iij. jv. v. *pro ratione circumstantiarum in vehiculo.*

Colica pictonum.

Cl. de Haen. medelam instituit, emplastrum paregoricum ventriculi regioni admovit, 🝆 lini tepidum frequenter injici curavit; emulsa camphorata & paregorica, subin ipsum 🝆 sumenda dedit, cataplasma emollientissimum toti circumvolvit abdomini, & quia abdominis compressio manu facta videbatur lenire dolorem, cataplasma hoc

hoc fasciis abdomen comprimentibus firmari curavit; dein diæta lactea curam feliciter absolvit. *vid. method. medend. part.* 3. *c.* 2. *p.* 97. experientia edoctus affirmat, ad præcavendam paralysin, opio, cum copioso ☿, nihil præstantius dari, potentiusque propter dolorum sopimentum. *p.* 103.

Prophylaxis colicæ pictonum in fossoribus.

Jentaculum atri panis cum pingui lardo fossoribus, priusquam primos labores auspicarentur, parandum & sumendum, prandium simul ex pingui bubula carne, lardoque adornandum. *id. ibid. p.* 99.

Pus profunde latens in femore.

Apertura facta pus exiit ex flavo viridescens, fœtens, copiosum, corticis ℥ß cum melle in conditum redacta quotidie data est, & panni lanei, densique saturatissimo corticis decocto penetrati, diu noctuque femori circumponebantur, diæta erat lactea; & ægrota pro conclamata habita convaluit. *id. ibid. cit. c.* 5. *p.* 200.

Spina ventosa.

Cortex peruvianus pueris 8. 10. annorum ad 2. 3. 4. drachmas datus, nonnunquam etiam in pertinacioribus fomentum simile parti affectæ adpositum, mox

bonum

bonum pus generarunt, curaruntque plures. *id. ibid. p.* 210.

Cancer.

Cl. Dnus *Dieterichs* medicus Ratisbonnensis cancrum exulceratum unguento nutrito prius tectum, 🜕 ⊖ marini diluto involvens corticisque ℥iß quotidie exhibens, totum excidisse vidit. *vid. lib. c. p.* 213.

Diarrhœa & dysenteria.

Dato prius purgante, ʒj vel ℈iv pulver. herb. lysimachiæ vulgaris flore purpureo mane ac sero dantur, & morbus magis a laxis intestinis, quam a sordibus originem ducat, prætereaque nunquam ex nimia collectione putrida, nec ulcere intestinorum, nec alicujus visceris tabitudine, ortus sit, intra tres vel quatuor dies curatur perfecte si recens est, paulo vero longiore tempore si est diuturnior. *Lib. cit. p.* 215.

Electuarium catharcticum Hospitalis Juliani Herbipolis.

℞. pulp. tamarind. ℥xvj passular. minor. prunor. damascen aa ℥viij pulv. rad. gialap. resinos. ℥vj diagrid. rite ppti ℥iv cinamom. acutiss. sem. fœnicul. aa ℥j sacchar. canar. ℔iij ℥jv cum 🜄 fœnicul. & fontan. aa ℥jx dissolvendo f. elect. d. s.

dosis

dosis in robustis ℥ß. *Nosocomiorum medicis æque quam pharmacopæis nimis operosum foret, si pro quovis ægro aliam condere vellent compositionem, hinc pulchre & citra dispendium una approbata seligitur, quæ in casu necessitatis prompte porrigitur.*

Electuarium dentifricium.

℞. gumm. lacc. finiss. sang. dracon. a ʒiß corall. r. ppt. rad. ir. flor. O crud. a ʒj granor. mastich. myrrh. r. elect. gumm. sarcocoll. pulv. caryophil. aromat. aa ʒß ☋ lign. rhod. caryophil. aa gt. iij. syr. e rosis siccis ℥ij mfia elect. ds.

Tinctura balsamica externa.

℞. aloes succotrin. myrrh. r. elect. aa ʒvj croc. austr. ʒiv camphor. ℥j thuris. gumm. mastich. aa ℥ß ⊖✳c. ℈v. O ust. ℥ij rad. aristoloch. O ver. consolid. maj. a ʒvj 🜄 rectificat. ℥x m. concis. stent per aliquot dies in digestione, dein filtra & serva. d. s. *Hujus tincturæ pulcher usus est in cadaverum balsamatione, ejus ut & non nullorum aliorum hic quoque insertorum descriptionem gratus debeo* Cl. Dno Petro Arnoldo Milz Eminentissimi Electoris Trevirensis Consiliario Aulico & Archiatro, *amico, fautori & collegæ meo æstumatissimo.*

Spiritus balsamicus.

℞. aloes hepat. myrrh. r. aa ℥viij camphor. ℥ij baccar. junip. spic. indic. comar.

absint

abſint ad mj trochiſcor. alhand. ʒj has ſpecies concis. & contus. immitte cucurbitæ vitreæ, & ſuperfunde 🜅 rectificatisſim. ℔ viij ſtent per 3. vel 4. dies infuſa in leni calore, agitentur ſæpius, dein in alembico vitreo tam diu 🝫la donec camphora in capite alembici appareat, liquorem tali modo paratum ſerva ad ſequentem uſum. Nimirum ℞. hujus ♒ qs. m. cum anatica portione 🜅 rectificat. in hos immitte animalia quæcunque viventia, & in his ea ſuffoca, maneant per 14 dies injecta, d in exime & in calore ☉ vel 🜂 ea exſicca & ſerva. *Cum optato effectu ſæpius probatum dicitur.*

Balſamus vitæ Hoffmanni.

℞. 🝆 🝫t. cardamom. caryophill. lavendul. majoran. lign. rhod. de cedr. aa ℈ß nuciſt. ℈j cinamom. gt. xij rutæ. ſuccin. aa gt. vj ambr. moſch. a gr. xvj balſam. de peru ʒij 🝆 🝫t. de bergam gt. L. ♒ roſar. rectificatiſſimi ℥xij m. d. s. s.

Balſamum odoratum.

℞. balſam. peruv. n. ℥j ʒij opobalſam. ver. ʒj 🝆 🝫t. de cedr. ℥ß macis lavend. majoran. a ʒij caryophill. ʒiij cinamom. ʒiß anthos. ʒj ♒ roſar. ☉r. aa rectificatiſſ. ℔ij m. digeratur per aliquot dies, adde moſch. ℈j ambr. gryſ. zibeth. aa ʒß m. ds. *Zibethi, ambræ & moſchi adeo penetrans & gravis*

gravis est odor, ut non duntaxat mulieres, sed quoque viri quam plurimi ægre ferant; vix igitur talium odorum ullus est usus, quin si patiens inde non afficiatur, læduntur & male plectuntur adstantes.

Balsamus apoplecticus Herbipolensis.

℞. ♂ N. M. expr. ℥vj balsam. peruvian. n. ℥vj ligu. rhod. ʒiij caryophil. ʒiß cinamom. ʒij majoran. lavend. aa ʒß succin. gr. xv. mosch. opt. ʒiij zibeth. opt. ʒi ♂ jasmin. ʒj fulig. succin. ʒj m. f. balsam. d. s. *Balsamus hic spissior est, & duntaxat pro odore & inunctione servire solet, cum aliorum quos vitæ balsamos vocant internus isque egregius sit usus, quondam inter alios celebris fuit* Teichmeyeri Jenensis Professoris *Balsamus, qui ad cujuslibet libitum facile componi & confici possunt; liquida Balsama sunt quinta quasi essentia, sive solutio* ♂ ♌*torum æthereorum per menstruum vinosum spirituosum depuratissimum.* vid. Teichmeyeri Institut. chymic. c. 22. p. 249. *penetrantis, itaque & calidæ sunt energiæ, potius autem artificium consistit in eo, ut genuina non fucata sint* ♂*a, &* ∀ *odoratus defæcatissimus, dein* ♂ ♌*ta in proportione tali commisceantur, ne unius odor prævaleat, sed tertius isque gratus, &* ♎*tus recreans exsurgat.*

Spiri-

Spiritus paralyticus.

℞. lumbric. 🜃 baccar. junip. sem. eruc. a ℥j rad. angelic. pyrethr. aron. aa ℥ß flor. lavend. anth. salv. aa ʒiij piper. long. allii recent. a ʒij mastich. myrrh. succin. euphorb. aa ʒiß castor. ʒij m. infunde in ♎ ror. marin. ℔ iij digere, exprime cola & f. ad usum. *Si ex phiala ♌tur ♎tum quidem fiat penetrantem, sed sibi relictum ℞am constituet majoris usus & efficaciæ.*

Sapo cosmeticus.

℞. amigd. amarar. excortic. ℥j contundantur in mortario cum ▽ rosar. ℥ij sapon. incis. ℔ß ⚭ ♀r. per deliq. ℥ß ℞ benzoes ℥ij ps. rad. ir. florent. ℥iiß ⚭ lign. rhod. gt. jv. lavendul. gt. iij. citr. gt. ij. camphor. ℈j m. bene contundantur & formentur globuli.

Emplastrum antipleuriticum.

℞. pulv. rad. alth. ℥ij hb. malv. parietar. melilot. aneth. violar. fl. chamom. aa ℥vj sem. lini, fœnugræc. a ℥ß ⚭ olivar. lini. sevi cervin. a ℥iv terebint. ℥j ceræ citrin. ℥viij m. f. l. a. empl. d. s.

Tinctura antinephritica Anglorum.

℞. sapon. Castiliens. (ex ⚭ amigd. dulc. spermat. ceti, sevo cervin. & ⊖ ♀ parat.) ⊖ ♀ fixissimi aa ℥ij flav. cort. citr. recent. a vj. pomis abciss. opii depurat. croc. austriac. aa ʒij 🜄 ℔ ij mixta coquantur

tur ſimul in vaſe leniter tecto ad ebullitionem usque, extrahatur l. a. Ra, coletur & ſervetur uſui. Hanc compoſitionem polyater Londinenſis Dr. Schmid *ſuprafato* Dn. Collegæ meo Doctori Milz *quondam communicavit, & quam maxime deprædicavit, nec dubitandum ſi cum judicio practico propinetur, quin pulcher & certus ab ejus prudenti uſu effectus ſit exſpectandus. verum benedicente Deo in eo felices ſunt, qui Moſellum bibunt, ut rarius de nephritide calculoſa querelas moveant, & æſculapium conſulant; quem effectum vino Moſellano ſumme diuretico, & copioſis aquis ſoteriis ſi adſcribam, non puto me aberrare.*

Syrupus pectoralis ducis Lotharingiæ.

℞. paſſul. min. mundat. ℥iv fruct. dactil. jujub. aa elect. No. xxx. caric. ping. No. xx. rad. ir. flor. gramin. liquir. a ℥iß herb. capill. ♀. adianti ☉r. & nigr. rutæ murar. pulmonar. maculos. ceterach, ſcolopend. hepatic. ſtellat. flor. malv. arbor nigr. aa mij m. incis. gros. mod. infundantur in ▽ fontan. ℔ xij ſtent in digeſtione per ☌☍ poſtea coque ad remanentiam ℔ vj colat. expreſſæ adde ſacchar. alb. ℔ vj clarificetur cum albumine ovi. f. l. a. ſyr.

ds. Lotharingischer brustsaft. *Medicamenta si specioso titulo superbiant, vel a magnate usurpata aut commendata sint, laudem, famam & usum acquirunt, tametsi præter titulum inanem in illis nil singulare sæpius præemineat; verum istiusmodi compositiones nosse etiam medico clinico utile est.*

Secretum ad ruborem & finnos faciei.

℞. ovum recens integrum impone ✝ fortissimo, dein adde ♀ris pulverisati ad magnitudinem juglandis; hoc acetum linteis duplicatis imponitur rubeolis, finnis &c. *vid.* Journal des Voyages de Mr. Monconys tom. 1. p. 28. *quod arcanum hoc in Portugalia doctum suppeditat; recordor pharmacopæum istiusmodi si non eandem mixturam* ✝ & ♀ *redolentem sexui sequiori tacite vendidisse, ast sæpius infelix fuit effectus, materia caustica retropulsa sontica producit pathemata, hinc non scribo, ut fiat imitamen, sed potius moneo, ne incaute adhibeatur.*

Pilulæ aperitivo - diureticæ nostræ.

℞. gumm. junip. opoponac. galban. ammoniac. squillitic. extr. gentian. r. centaur. min. chamomill. aa ʒj rhabarb. ℈v rad. squill. ʒij aron. ℈iv arcan. 2pli ℈ij terebint. venet. ℈iv mfpil. ex ʒj No. xxx. dentur bis de die No. 13. ad 15. *Singularis & spe-*

& specificus harum pilularum est effectus in viscerum obstructionibus & seri stagnatione. E. g. œdemate, hydrope, anasarca, leucophlegmatia &c. potenter enim aperiunt, & diuresin egregie promovent; in pluribus & præcipue in illustrissimo quodam viro hydropico pulcherrimos & plus quam speratos ab iis effectus multoties miratus fui.

Pilulæ contra obstructiones Hallenses.

℞. aloes gummos. ℈j extr. panchymag. Crol. ℈ß limat. ♂t. gr. v. m. f. pil. gr. j. dos. gr. iij. V. *pilulas* has *palam facit* Frid. Hoffman. med. system. tom. 4. part. 3. c. V. p. 196. *nollem ego frequentem & continuum usum ob aloen laudare, facile enim inutiles & præcoces motus ad hæmorrhoides excitabunt; cæterum circa aloen notatu dignum est, quod in minori ad pauca grana dosi promptius & lenius alvum sui officii admoneat, quam si in larga dosi exhibeatur; quod similiter a rhabarbaro haud infrequenter observavi.*

Pilulæ polychrestæ Hallenses.

℞. aloes gummos. myrrh. elect. gumm. junip. gumm. heder. aa ℈j extract. absint. vinos. C. B. vinos. cochlear. ▽os. aa gr. xvj. fumar. vinos. hellebor. n. ▽os. aa gr. viij. terebint. venet. ℈ß m. f. pil. gr. j. pond. Cl. *Junckerus* in conspect. formular. Medic. tab. 3. p. 33. eas insignit Mutter-

pillen.

pillen. *Has vero genuinas Halenses (quæ in orphanotrophio venduntur, & a* Christ. Frid. Richter tract. Erkenntnis des Menschen *hyperbolicis elogiis extolluntur) esse, mihi certam fidem fecit celebris quondam Duisburgi Medicinæ Professor, nosterque singularis amicus, Fautor, & correspondens*, Dnus Arnoldus Timmerman.

Liquor antispasmodicus.

℞. ⁓ CC. ℥j ⁓ ⊕l. ad punctum saturationis. M. *datur in vehiculo appropriato ad Lx guttas.* Frid. Hoffmannus in opuscul. patholog. pract. decad. 2. differt. 7. p. 471. §. 36. scribit: *ad præservandas inflammationes, a quacunque etiam causa oriantur,* ⊕ *camphoratum summo est præsidio, vel etiam sequens mixtura:* ℞. ⁓ ⊕ vel ⊕li dulc. ⁓ CC. volat. ℞ castor. aa ℥j d. a 20. ad 30. guttas *Hæc tinctura valde est antispasmodica & in morbis malignis, & quando exanthemata recedunt, vel podagra regreditur, magna ex parte implet curationem.*

Mixtura anticonvulsivo - hysterica.

℞. ▽ fl. chamom. ℥iv sem. papav. alb. ʒx mf. l. a. emuls. col. t. adde camphor. gr. v. ⊕ xsat. ℈iß mds. *In spasmo doloroso hysterico & alio non est proletarii effectus, quod frequens non fallax crebro docuit experientia; effectus celerior tutiorque esse solet, si post.*

si post sumptam camphoram statim potus calidus conveniens e. g. infusum theiforme &c. superbibatur, quo mediante odor & balsamus camphoræ ad massam sanguineam prompte defertur. Dolendum cæterum adeo gravem & exosum hujus concreti tam salutaris. *vid.* Tralles *tract. de camphora* esse saporem, de quo notamen meretur, quod cum mucagine quadam bene conquassata nunquam supernatet & partem suæ graveolentiæ amittat, si quædam guttulæ liq. anod. min. addantur tum grata reddatur mixtura, fortius adhuc ligatur camphora, si alquamdiu cum aliquali copia gummi tragacanthæ in mortario vitreo teritur, & dein terendo solvitur mucagine. *vid.* Ant. Stork *annus M dicus p.* 159.

Decoctum purgans antiicterium.

℞. rad. gramin. fragar. cichor. taraxic. rub. tinct. aa ℥j chelidon. maj. ℥ij fol. senn. s. s. ℥j rhabarb. elect. ℥ß coq. in s. q. ▽æ simpl. colat. amphor. j. adde syr. de cichor. ℥iiß m. d. omni mane medius scopinus pro ratione effectus. *Decoctum hoc in collegio practico suis discipulis specialiter commendavit, & se eo plures a gravissimo ictero felicissime curasse sæpius narravit. felix non ita pridem apud Trevirenses practicus & Professor Cl. Carol. Phil. Bossard. Quemadmodum contumacissimus icterus sæpissime*

sime non nisi fortissimis & repetitis vomitoriis sanatur, quibus amurca viscida tenax vel etiam calculus ex vesica fellea vi expellitur observante Frid. Hoffmanno in medicin. consult. *ita quivis icterus diutius durans præter deoppilativa exigit lenia catharctica. Particulæ enim biliosæ* (pro ut cum oculatissimis practicis pulchre animadvertit J. G. Kruger *Naturlehre part. 3. c. 26. p.* 394. §. 356) in sanguine diutius detentæ, cruorem omnino dissolvunt, fundunt & hydropem generant; hinc mature educendæ.

Lintea ♀rata pro condiendis cadis.

℞. ♀ citrin. ℔ 1. pulverisetur, & liquefiat, dein accenditur, & aliquoties superposito linteo madido extinguitur (quod vocant mortificare ♀r.) dein ♀ri liquefacto intingunt lintea spithami longitudinem & trium digitorum latitudinem æquantia, hæc ♀re gravida & adhuc calentia, in pulvere sequente volvunt, ut de pulvere adhæreat qs.

℞. sem. anis. ℔ j ℥iv coriandr. ℔. j rad. ir. florent. ℔ß mastich. ℥iij cumin. ℥iv oliban. sachar. a ℥iij caryophill. ℥iv rad. pyrethr. piper. long. cubebar. aa ℥iß ♀ caballin. ℔ß spic. indic. celticæ a ℥ij baccar. junip. ℥iv laur. ℥iij hbæ basilicon. majoran. granor. paradis. zzber. aa ℥iß cardamom.

amom. ℥j thuris nigr. ʒij camphor. in ▽ solut. ℥j mſ. pulv. ſubtil. d. s.

Carthuſiani Trevirenſes *ſimilem forte huic analogam in arcanis ſervant compoſitionem, de quibus aliquot centum annuatim vendunt & peregre tranſmittunt; verum ſolum & purum fortaſſis incenſum* ♃ (*nam admixti pulveres licet in ſubſtantia odorem gratum, aduſti ſæpius nauſeoſum, ingratum & fœtentem ſpargunt,*) *omnibus his præſtat compoſitionibus*, præcipue autem circa vini Moſellani conſervationem (quod omnium vinorum ſi ſaluberrimum & ſanitati maxime conveniens dixero, non puto me aberrare, ſed tum ratiocinio, tum experientia irrefragabili facile probatur) obſervandum, quod illud nullum ferat mangonium aut fucum; ſpecificus hujus vini ſapor & qualitas arte non eſt imitabilis; omnis fucus ſe in eo ſtatim prodit; habet tamen id, quod citra omne artificium per plura luſtra conſervetur, nec non ætate jucundius, & ſalubrius evadat. *Vinum rubrum & rubellum* vulgo Bleichard *æris condimentum non patitur, hinc præ aliis facilius corrumpitur, vappeſcit & lenteſcit, cui ut medela fiat varia experimenta, multa inſida & ſanitati nociva imo illicita a vietoribus mercatoribus circumferuntur, e. g. alumen addunt, plumbum liquefactum infundunt* &c. *a celebri quondam œnopola ſequens*

mille experientiis confirmatum tanquam arcanum obtinui. ℞. crem. ♃r. ℨx ⊖ culinar. ℥iij vini ejusdem penduli amphor. ij album. v ovor. recent. m. ſtet per 24. horas prope focum. dein de cantharo in cantharum *alternatim & cum ſpumeſcit in dolium effunditur, dein vinum catena immiſſa conquaſſatur commoveturque, cumque per quatuordecim dies quievit, l. a. abſtrahitur in aliud vas; invenieturque limpidiſſimum* &c.

Emplaſtrum panchreſtum.

℞. ſpermat. cet. ℥j ceræ virgin. ℥ß butyr. rec. non ſalit ℨvj croc. auſtriac. ℨj camphor. ℨß ☋ amigd. dulc. qs. m. f. l. empl. molle. *Magnus & frequentiſſimus ſemperque ſalutaris hujus emplaſtri mihi uſus eſt, ubi a partium ſtrictura dolor, vel etiam ſtaſis inflammatoria eryſipelacea urget* &c.

Aqua ophthalmica.

℞. nivis in martio collect. q. pl. liquefiat, & ▽ hæc in lagena bene obturata conſervetur, dein in æſtate ℞. fl. cyan. rec. qs. infund. in hac ▽ & in calore ☉ per aliquot dies digeratur, dein ex veſica l. a. ☊tur. *Hæc ▽ ſervetur, quo indies oculi lavandi, hanc aquam ſummopere deprædicavit & hic in uſum introduxit* illma Dna Comitiſſa de Limburg Styrum nata Comitiſſa de Schœnborn &c. *ſibi uſque in anno-*

ſam

ſam ætatem viſum ita conſervavit, ut plusquam ſeptuagenaria nunquam eguerit perſpicillo.

Enema antidyſentericum.

℞. furfur. ſilig. ſem. papav. alb. aa mj rad. ſymphit. maj. ℥j tormentill. ℥ß m. coq. in ▽ font. q. s. ad conſiſtentiam tenuioris mucilaginis. Sæpius injiciatur per ſyringam; *quam moleſtum in dyſenteria ſymptoma ſit teneſmus, ii mecum norunt, qui ex hoc morbo decubuere, enema hoc egregie demulcet; in proprio ego corpore anno 1741 nullum ego remedium cum majore ſolamine expertus fui, quam quod ſequentibus verbis laudat* Cl. Joan. Henr. Kramer in medicina Caſtrenſi conſil. 1. p. 107. contra teneſmum & inteſtini recti prolapſum, mictum cruentum cum ſtranguria, commendo tanquam ſpecificum clyſterem ex ▽ communis decoct. ℔j cum pulv. lap. medicamentos Crol. ʒj ad ʒij bis terve omni ſemihora applicatum.

Decoctum antirheumaticum.

℞. rad. ſarſæp. polypod. liquir. rhabarb. a ℥ß lign. ſaſſafr. ʒiiß ſem. fœnicul. ʒiß fol. ſenn. s. s. ʒiiß paſſul. min. ʒiß m. coq. in tribus ▽ ſcopinis de colatura mane in lecto tria. 4. ad 6. vaſcula thealia calide bibantur corpus ad ſudorem diſponendo,

a prudenti hujus usu pulcherrimos non semel vidi effectus. vid. *Bernardi Valentini* medicin. nov-antiq. in triga antipodagr. sect. 3 p. 691.

Infusum medicatum pro puerperis.

℞. herb. ror. marin. mß meliss. mj fl. anthos. mß rad. galang. min. ℥ß zedoar. ʒij baccar. laur. ℥ß sem. anis. fœnicul. carui a ʒij cort. ☉r. ℥j macer. cinamom. aa ʒij m. d. ad saccul. alb. infund. vin. alb. mens. iß ds. alle morgen ein glas voll zu trinken. *Authorem habuit quondam famosum hebræum practicum, qui illud magnis encomiis in familiam illustrem introduxerat, hinc indiscriminatim omnibus puerperis & abortum passis elapsa quindena tanquam specificum, quin absolute necessarium obtrudebatur; verum in plethoricis, eusarcis, biliosis, sonticos effectus, quin febres accessas vidi; in diathesi phlegmatica ad tonum restituendum subinde sed rarius usui esse potest.*

Electuarium gingivale.

℞. rad. pyrethr. lap. 69. ppt. ir. flor. cinamom. macer. herb. salv. flor. urtic. myrrh. r. C. C. sine △ sangu. dracon. lign. santal. r. oss. sep. a ℥ß oliban. ʒv sem. staphis agr. lini a ʒj crem. ♀ ℥ß storac. calamit. ⊕ depur. lap. pumic. mandib. luc. pisc. cort. citr. a ʒij cubebar. O usti a ʒiiß mell. despumat. ℥iß ☍ nasturt. ℥j

℥j succin. plantag. ℥iij ♌ anth. ℥j ☋ lign. rhod. ℨij caryophil. ℥j m. f. l. elect. *ultra necessitatem quidem prolixior esse videtur compositio, quæ mihi refricat memoriam ingratæ quondam meæ per plures annos clinicæ cui in acceptis ferenda, laude tamen non caret, ita ut de ea dici possit, quod* dispensatorium Würtenbergicum *de suo* p. 45. *scribit:* dentes firmat, mundat, a carie præservat, gingivarum laxitati & scorbuto oris medetur.

Aqua vulneraria.

℞. herb. sanicul. sedi maj. cerefol. millefol. pyrol. hypericon. consolid. Saracen. alchymill. aa recent. ℔j ⊕l. Saliburgens. ℥iß ✝ ℔j m. ♌tur ex vesica l. a. d. s. hoc destillatum simpliciter, vel etiam additis balsam. peruvian. n. ☋ lumbric. ▽r. hypericon. & ovi album, vulneribus tepide applicatur. *Galli jam dudum sub rubrica:* eau d'arquebusade *quam* dispensatorium Argentoratense vulnerariam seu catapultarum, *alii* sclopetariam *appellant, ex herbis traumaticis cum vino destillatam* magni fecerunt, & ingentibus mactarunt encomiis, quin felix usus comprobavit.

Vomitus gravidarum.

℞. ▽ fontan. ℥vj album duorum ovor. rec. fl. ⊖✱c. ℈j m. conquassa diligentur

ligentur d. sæpius 4. vel 5. cochlearia. *Annosi & docti practici hujatis erat euporiston*; Archiater Isenacensis D. Joan. Storch *passim in libris suis practicis animam rhabarbari ad compescendum omnem p. n. vomitum statim peracto vomitu datam & sæpius repetitam sufficere opinatur, & multis observatis confirmat.*

Aqua cancrorum.

℞. 69. fluvial. vivor. No. xv. herb. beccabung. cerefol. aa recent. m. vj. acetos. bellid. aa rec. mjv succ. nasturt. aq. ℔j pomor ☉r. No. vj. pulmon. vitul. No. j. seri lact. caprin. mens ij. Ʃ/t. per alembicum. ds. *Helmontius aquas destillatas* sudores herbarum *appellat & vix notabilem virtutem medicam in illis prudenter quærendam esse credit, verum cum quævis aqua specialiter, & specifice nervos gustatorios afficiat, certum est, quod quoque singularem inferat motum. Dein suppositum a pluribus fuit, nullas particulas nutritias evehi posse, ast contrarium effectus docet, nam hæ aquæ præ aliis rancescunt, putrescunt, & cadaverosum odorem contrahunt, nec diu conservari possunt. Memini matronam septuagenariam in hectica dispositione superiori composito cum pulchro effectu semper & sæpius usam fuisse.* Philiatrorum & posterorum amore subjunxi hac in urbe olim & adhuc hodie

die passim usualium & expertorum quorundam remediorum formulas, non quidem, nisi respective arcanorum nomen merentur, cum & in aliis libris hinc inde forte descripta reperiantur; attamen juniores practici non leve inde commodum percipere possunt, si cum judicio practico applicare discant; aut forte nasutior posteritas nostram deridebit ignorantiam; frustanee autem describuntur & deteguntur arcana, si applicandi desit judicium, eleganter & prudenter respondit felicissimus Paduanus practicus *Capivaccius*, cum discipuli ab ipso arcana peterent: *discite meam praxin & habetis mea arcana.* Quicunque igitur judiciose applicare noverit, polliceor, inde videbit præclaros effectus; *differunt* ut jam dudum monuit Hippocrates Latinus in præfat. lib. 1. de medicin. m. p. 9. *pro natura locorum genera medicinæ, & aliud opus est Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia.* Non ingratum itaque sed utilissimum præcipue junioribus medicis fore autumo, si uno intuitu & in compendio cernere & legere valeant, quibus quondam felices fuere practici; nullæ adjectæ sunt energiarum rationes, quia quivis, qui se artis applicavit exercitio suas ipsas condere debet; *repertis enim remediis* ut Celsus lib. cit. p. 10. ait,

ait: *homines de rationibus eorum disserere cœperunt, nec post rationem medicina est inventa, sed post inventam medicinam ratio quæsita. Cujus autem non est certa notitia, ejus opinio certum reperire remedium non potest, verumque est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre quam experientiam.* His igitur cum iudicio fruere & utere.

Index

Index omnium Materiarum.

Anti-

Epi-

Hel-

Luxa-

Ortho-

Pus

NB. Cum vix possibile sit, ut liber sine vitiis nascatur, & omnia sphalmata typographica etiam per oculatissimum & intelligentem Correctorem evitentur, Lector benevolus ipse ea facile advertat & corriget; elenchum vero erratorum annectere, tanto magis supervacaneum esse ratus sum; cum hucusque nullus liber ad manus meas pervenerit, in quo a prioribus possessoribus errata secundum indicem emendata vidi; in Medicorum formulis, quas *Recipe* vocant, errata quidem periculosa esse possunt circa medicaminum dosin e. g. si pro ℥j poneretur ʒj; verum nullum Lectorem tam tyronem & ignorantem suppono, qui non, casu quo intervenerint, ea observet.

FINIS.